EPHEMERIS EPIGRAPHICA

CORPORIS INSCRIPTIONVM LATINARVM SVPPLEMENTVM

EDITA IVSSV

INSTITVTI ARCHAEOLOGICI ROMANI

VOL. VIII

ACCEDVNT TABVLAE DVAE

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM
1899

INSVNT

ADDITAMENTA

AD CORPORIS VOL. IX et X.

In condendis his supplementis easdem fere leges secutus sum, quas sequi solent ii qui in hac ephemeride adhuc additamenta ad Corporis volumina paraverunt. Neque enim omnes qui post edita voll. IX et X prodierunt titulos recipiendos censui. Omisi fragmenta minora instrumentique quod vocamus domesticum molem praeter Tarentina quaedam; itemque eorum quae ad titulos iam editos accesserunt addenda vel corrigenda delectum dari satis esse duxi. Partem inscriptionum quae servantur Casini in monasterio, Avezzani Capuae Neapoli Tarenti in museis ipse vidi et descripsi, aliarum ectypa chartacea quod potui conferre liberalitati debeo eorum, quibus Romae rerum antiquarum artiumque liberalium cura tradita est, imprimis Felici Barnabeio. Nonnullae denique a viris doctis hisce studiis faventibus Mommseno aliisque Corporis editoribus missae sunt.

In exemplo quodam sylloges inscriptionum Fleetwoodianae (Londin. 1691) olim Io. Antonii CASSITTII (cf. vol. IX p. 100) adscriptos esse titulos paganos et christianos multos ab ipso Cassittio descriptos auctor est anonymus in ephemeride *la Civiltà cattolica qu.* 970 (1890) p. 474—481; sed neque ubi liber servetur, enuntiat, neque quicquam inde profert nisi titulum Fior. 1975 aetatis infimae et ab hac sylloge alienum.

Subicio brevem ephemeridum et librorum praecipue adhibitorum indicem.

ACTA CASERTANA = *Atti della commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti di antichità e belle arti nella provincia di Terra di lavoro.* Casertae. 1882 p. 137—199. 1883—1890.

ARTE E STORIA ephemeris Florentina edita a Guido Carocci a. 1882—1890. Eam adhibui ad auctarium.

ATTI *della Reale Accademia di archeo*[illegible] *e belle arti.* Voll. XII, XIII. Neap. 1884—1889.

Broccoli libri de Teano praeter editionem eam, qua Mommsenus usus est (cf. X p. 471), extat altera *Teano Sidicino antico e moderno, parte prima* a. 1821, unde titulos quosdam pleniores quam leguntur in corpore repetivit Iannellius in actis Casertanis 1883 p. 107 seq.

Bullettino archeologico sardo *pubblicato per cura del prof. Ettore Pais. Serie seconda. Anno* I (Cagliari 1884) fasc. I—XII.

Bullettino dell' instituto *di corrispondenza archeologica.* Romae. 1882 p. 209—254. 1883—1885.

Mittheilungen des deutschen archaeologischen instituts. *Roemische Abtheilung* I—V 1886—1890.

Bulletin epigraphique *de la Gaule* III—VI. 1883—1886.

Hercules Canale-Parola *Peregrinazioni storiche nel territorio dei Lucani.* Salerni. 1883 (*Estratto dal giornale 'Il Genovesi'*).

Crescenzio Esperti *Memorie ecclesiastiche della città di Caserta villa Reale.* Neap. 1775. Ex hoc libro Francisci Danielis (v. vol. X p. 374), quem Mommsenus non adhibuit, dedimus quaedam excerpta a Iannellio.

Inter Ludovici Iacobilli (c. a. 1640) schedas, quae servantur in bibliotheca episcopii Fulginatis, est liber nobis exhibitus a Bormanno inscriptus: *Inscriptiones variae ex diversis mundi | partibus collectae a me Ludovico Iacobillo Fulginati,* cui inserta sunt in principio folia pauca scripta manu ignota saec. XVI medii, continentia praeter urbanas aliquot (inter eas fragmentum fastorum triumphalium a. 709 repertum a. 1546; item ut recens effossum *nel' Antoniana* titulum Herculis Glyconei) f. 6. 7 Soranas duas C. n. 5713 et infra C. n. 892, Ferentinates tres C. n. 8387 (infra n. 891). 5666 (infra n. 890). 5837, Fabraternas duas C. n. 5656 (infra n. 888). 5659 (infra n. 889) ex lapidibus ut videtur exceptas diligenter, neque tamen perite. Adhibuimus ad auctarium.

Al. Symm. Mazochii schedae iis, quas excussit Mommsenus (cf. X p. 373), pleniores servantur Neapoli in tabulario patrum oratorii editae nuper cura Iannellii in actis Casertanis a. 1885 et 1886, unde selecta pauca his supplementis inserui.

Notizie degli scavi *di antichità.* Romae. 1882 p. 285—441. 1883—1889. 1890 p. 1—366. Hanc ephemeridem inter subsidia nostra primum obtinere locum manifestum est.

ADDITAMENTA AD VOL. IX.

REGIONIS ITALIAE SECVNDAE PARS PRIMA.

CALABRIA.

VI. RVDIAE (*Rugge* p. 5. 651).

1 rep. in sepulcro prope Rudias in fundo Viola.

C IVLIVS C L
PITHEROS

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 239.

VII. BRVNDISIVM (*Brindisi* p. 8. 652. 693).

2 ad C. n. 6393*a*. Edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 216 ad ectypum, quod misit Tarantinius.

3 ad C. n. 6396*a*. Edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 216 ad ectypum a Tarantinio missum, legens 1 PORCIVS HIGI.

4 ad C. n. 6396*b c*. Edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 216 ad ectypa missa a Tarantinio.

5 Brundisii rep. in hortis monasterii quod fuit Capucinorum. Extat in museo civico.

VS
. . *l*EG · III ·
*ex*ERCITVS
. . *t* · A · LI · MIL ·

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 279.

6 prope Brundisium rep. in fundo Gusmani et Mannarini. Est in museo.

I I D I .
INVS IIII · VII
AIIDILICIA · POTII*s*
TATII LOCVM
PVBLICII

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 256 ad ectypum ...ontuli. Vestigia v. 1 incerta in ectypo.

7 cippus marmoreus rep. Brundisii.

corona

D S
M A N I B
C N
patera P O M P O N I praefericulum
EPAPHRODITI
C I S S I A N I
A V G
F L P

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 100 ad ectypum quod misit Tarantinius.

---

8 Brundisii.

A · ALLIENVS
CHARITO · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.

---

9 Brundisii.

L · ARRVNTIVS
SELEVCI · L
HOSPES · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.

---

10 tabula ex lapide albo litteris malis rep. Brundisii. Est in museo.

DIS MANIBVS
L · BENNONIVS
PH\RMOES · L · L *sic*
BER · V · A · XXXXV
H · S · F *sic*

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 751. 3 debuit esse PHARNACES.

---

11 rep. Brundisii prope portam *Lecce.* Est in museo.

C A L E D I A
NICE · V · A · XE ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 85 ad ectypum quod misit Tarantinius.

---

12 tabula ex lapide calcario rep. prope Brundisium.

L · CASSIVS
FORTVNATVS
V · A · XXVI H · S

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 325.

13 Brundisii.

CERDO · ANI
LIB · VALXXX · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.
Intellege ANNI.

14 Brundisii.

*cl*AVDIA · POLLA
V · A · ///M · III · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.

15 tabula ex lapide calcario bonis litteris rep. Brundisii. Est in museo.

CLITIA LAN
t HANVSA
v. a. LXX

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 751.

16 Brundisii.

CLOE
CN POMPIL
SER · V·A·V

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.

17 Brundisii.

CRESCES
'VLIAIS
*sec*VNDILLAS
*v.*A·XXII·H·S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167 ad ectypum.

18 rep. prope S. Pancrazio Salentino in fundo equitis de Martin. Servatur Brundisii in museo.

D M
CAMISCA
VIC · AN XLV
HIC S · E
FILIA ·
MATRI
B · M · L · P

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 226 ad ectypum missum a Tarantinio. Tarantinius in litteris d. 9. Iuni 1884 ad Mommsenum datis nomen videtur legisse DAMISCA, nescio an rectius.

19 tabula marmorea rep. Brundisii ca. 600 pass. ab urbe.

Q·EGNATIVS
EPAPHRA
V·A·XLHS *sic*

Contuli ectypum. Tarantinius misit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 281 ad ectypum.
3 XLIIS Tarant.

---

20 rep. Brundisii in fundo Francisci Cosolo.

. . . . . A . . LL
EPAFRA CONTV
BERNALISBENE
MERENTI
5 AFRPARIVS

Fiorelli *Notize degli scavi* 1883 p. 520 ad ectypum quod misit Tarantini.
5 errore lapicida R litteram volebat repetere. [Fortasse est ARKARIVS. TH. M.]

---

21 rep. Brundisii. Extat in museo.

EVCLITS *sic*
EPAGATHI
V·A·LX·H·S·

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399.

---

22 rep. Brundisii in fundo Francisci Cosolo.

M·FABIVS
HERMES
V·A·IIII

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 520 ad ectypum quod misit Tarantini.

---

23 Brundisii rep. prope stationem viae ferratae. Extat in museo.

DIS *Manibus*
FABIA
M·LVF
V·A XX

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 256 ad ectypum.

24 Brundisii.

ET · FADIA ////////
MATER · H · S ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 226 ad ectypum. Tarantini in litteris d. 9. Iuni 1884 ad Mommsenum datis sic exhibuit:

ET · FADIA (*vel* FABIA)A · · ·
MATER · H · S ·

25 tabula ex lapide calcario rep. prope Brundisium ad fontem q. d. Tancredi. Extat in museo.

HASTE · OCCI
AES · SER · V · A
XXIX · H · S

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399.

26 rep. Brundisii in fundo Francisci Cosolo.

d M
A · HONESTA
NDER
TI
bene MAEREN

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 520 ad ectypum quod misit Tarantini.

27 prope Brundisium rep. in fundo Gusmani et Mannarini. Extat in museo.

P · ISVLEIVS · AM
PLIATVS · V · A · LX
H · S

Contuli ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 256.

28 rep. Brundisii in hortis monasterii quod fuit Capucinorum. Est in museo.

IS · IVLEIA · P · L ·
ca LLITYCHE

Descripsi ad ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 279.

29 rep. Brundisii. Est in museo.

C · IVLIVS FELIC*i*o
V · A · VI H · S

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399. 2 H · S litterae in ectypo deerant.

30 tabula marmorea rep. Brundisii. Extat in museo.

D I I S
M A NB V S
M · L A E N V S
C E R I A L I S ·
V' A' XXV' H S E'

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399.

---

31 lapis calcarius rep. Brundisii prope conventum Capucinorum.

LICINIA ·
SYNERVSA *sic*
V·A·XXC
H · S

Contuli ectypum. Tarantinius misit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 281 ad ectypum.

---

32 Brundisii rep. in fundo Alexandri Carrasco. Servatur in museo.

M A R C I A
Ↄ· L· ////SOTHE
VIXIT · ANNOS
XXVI HIC SITA
ST

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 301.

---

33 tabella marmorea rep. Brundisii. Est in museo.

D M
M A R O
II · LIB · IV
V P E R I

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 398.
3 fortasse latet memoria liburnae Iustitiae.

---

34 rep. Brundisii. Extat in museo.

MRSICIA
MTER ·

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399.

35 rep. prope Brundisium.

MELETE · PE
· TRONI · VERI
V · A · XXX · H · S

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 325.

---

36 rep. Brundisii. Est in museo.

NESTINA ·
· A · XVI · H · S ·

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 398.

---

37 Brundisii.

T · NOMIVS
· VIX · A · N
VIII · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167*g* ad ectypum.

---

38 Brundisii.

D · PATRONI
D · PA*tr*ONI
PHIL*a*RG*v*RI

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 167*h* ad ectypum.

---

39 rep. Brundisii ad fontem qui dicitur Tancredi.

D M
D · PATRON
PRISCI · V · A
LXX · H · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 226 ad ectypum quod misit Tarantini.

---

40 Brundisii.

C · PET*roni*
VIXIT · A
PETRON

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 168*i* ad ectypum.

---

41 Brundisii.

N · POMPONI
VS · SVMPHO
RVS · V · A · XX · H · S ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 168*k* ad ectypum.

42 Brundisii.

P O M P O N I A
CALENE · V · A · XI ·
H · S

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 207.

---

43 Brundisii.

*p*O M P O N
HEVRESIS · V · A
H · S ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 53 ad ectypum.

---

44 rep. Brundisii. Extat in museo.

P R I M O G E I
VIX · A · XXX
HIC · SITA

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 399.

---

45 Brundisii.

/SABINIVS
ILECO · VIX ·
AN · VIII ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 168*m* ad ectypum.

---

46 Brundisii rep. in fundo Montagna prope stationem viae ferratae. Extat in museo municipali.

L · SALVIVS
FAVSTVS
HICSITVS
EST

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 380.

---

47 rep. Brundisii prope stationem viae ferratae. Est ibidem in museo.

Ↄ M
sa/FEIVS · VIX A
· XXXXI
ИICE
BENE
BI

Contuli ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 256.

48 Brundisii rep. in fundo Gusmani et Mannarini. Extat in museo.

tr C P H I M V
v. A · XXXV · H · S

Contuli ectypum. Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 256.

---

49 Brundisii.

D · M ·
VALERIVS ANNIVS
VIXIT ANNIS XI
AVDIVS MARIANVS *sic*
FIIIVS EIVSDEM VIXIT *sic*
ANNIS XII

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 168*n* ad ectypum.

---

50 Brundisii rep. in fundo Gusmani et Mannarini. Extat in museo.

D M
V E N V S T A
CREPEREIO TER
PONTI · V · A · LXXVI
M · VII · FECIT
B M

Ad ectypum missum a Tarantinio edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 256. Vidi ectypum. Videntur omnia recte lecta esse.

---

51 rep. Brundisii. Extat in museo.

ZOSIMVSI .
sic VIXI · T ANN · XXVII
VERNA H · S

Tarantini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 398.

X. TARENTVM (*Taranto* p. 21. 655. 693).

52 ad C. n. 6155. Extat Tarenti in museo ubi descripsi. 3 VET. — 4 numerum notaveram LX ·, nescio an errore.

---

53 ad C. n. 6157. Recognovi lapidem extantem Tarenti in museo.

54 Tarenti in museo.

C · F · DIV
I · POP

Descripsi a. 1890.

55 fragmenta duo epistylii litteris magnis bonisque Tarenti in museo.

a CAPIT

b · EPIDIO · P · F · M

Descripsi a. 1890.

56 quattuor fragmenta tabulae marmoreae Tarenti in museo.

POT · DE
E · PATRIS

Descripsi a. 1890.

57 Tarenti in museo.

I L R
municipes ET · INCOL
pub LICE

Descripsi a. 1890.
1 tertia littera R.

58 fragmentum magnis litteris Tarenti in museo.

IDIN

Descripsi a. 1890.

59 *pietra di carparo* rep. Tarenti (Montedoro).

D M
M · ALLECINIVS

Viola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 124 n. 118.

60 Tarenti in museo.

GRAECINIA
SEVIA
VIXIT · ANN · IIII ·
H · S · E ·

Descripsi a. 1890.

61 Tarenti in museo.

A · HORDIONIV
ESSPER · VIX ·
AN · LXV ·
H · S · //////

Descripsi a. 1890.
2 est HESPER — 4 secunda littera non certa.

---

62 Tarenti in museo.

IVLI

Descripsi a. 1890.

---

63 Tarenti in museo. Malis litteris.

D · M
C · IVLIVS
Λ BASCΛNTV
S · V Λ XXX
5 H S · ET
SEXTIΛ · SΛTV
RNINΛ// P///
M P

Descripsi a. 1890.

---

64 Tarenti in museo.

C · MEMN
VS ANII\ C
V · A · LXXX ·
H · S · E

Descripsi a. 1890.
2 de litteris in fine non sum certus.

---

65 Tarenti in museo.

caput viri cum inscriptione
C MVTI FAVSTE
SALVE

Descripsi a. 1890.

66 Tarenti in museo.

Q · PLOTIV
S IANVAR
IVS · VIX
· ANNIS
· X · X · V ·
H · S · E

navis

Descripsi a. 1890.

---

67 Tarenti in museo.

VENN C*nia*
PROSDI
V · A · IIII D
H · S · E
GRATV·
· ATERF

Descripsi a. 1890.

---

68 Tarenti in museo.

ERIA
NTINA
/X · H · S · E
CARIS

Descripsi a. 1890.

---

69 Tarenti in museo.

PARD///
//\/////

Descripsi a. 1890.

---

70 Tarenti in museo.

-N
\IT · ANN
XXII ·
· · S · E

Descripsi a. 1890.

REGIONIS ITALIAE SECVNDAE PARS ALTERA.

APVLIA.

XVI. BARIVM (*Bari* p. 30. 658).

71 tabella marmorea rep. prope Canneto di Bari in fundo q. d. *Tesoro.* Servatur Turici.

D · M ·
VRSVLVs
VIXSITAN
NIS XXXXV · FE
CIT COIVX BE
NEM · R · FECIT

Descripsi ad ectypum. Misit Loehrl Barensis in litteris ad Henzenum datis d. 30. Iulii 1883. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 350 ad ectypum. *Schweizer. Anzeiger* 1889 p. 154.

XVII. *Ora a Bario ad Aufidi ostia* (p. 32. 658).

72 ad C. n. 6180. 6181. Eiusdem tituli sunt fragmenta:

P·POsTVMIOPFOVF
RV/O IIII VIR AED
CAFAtiA Q F MAXIMA

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 238.

---

73 Trani, olim in pavimento ecclesiae cathedralis.

*d*IVO · VESPASIANO
patri DOMITIANI AVG

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 238.

---

74 Trani *nel duomo vecchio usato come scalino.*

N V S
AE ·) · L
F I L I A

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 239.

XVII*a*. BVTVNTVM (*Bitonto*).

75 cippus calcarius Butunti muro immissus horti pone ecclesiam s. Petri *di Castro.*

MINERVAE
SACRVM
C MARIVS
*l*ONGINV*s*
s V *s l m*

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 239.

76 rep. Butunti in via Traiani extra portam Rubustinam (Ruvestinam).

MVS V · ANN
XVII · A · PV · VA · FE
*li*CITAS · MAT · FE
*cit be*N · M · F

Torrequadra misit Mommseno a. 1886.

XVIII. RVBI (*Ruvo* p. 33. 658).

77 Rubis rep. *tra piazza Margherita ed il Largo del Castello.*

D · M
T · AVR · AVITVS
EQ · EX SING · AVG
TVR · AELI · SATVRNI
5 NI · DOMO · THRACI
AE · ////AN · XXXIII
VI

Iatta apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 422.

78 Rubis rep. *tra Piazza Margherita ed il Largo del Castello.*

D · M
SVPERO FRA
TRI ET · AVRELI
VALENTINI · TV
5 RMA · ATICAMI
sic EQI · SIG · AVG · NoS
CVRA EGIT
DASIVS TVR
MA SEVERI

Iatta apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 422.

79 Rubis rep. *nella piazzetta sotto la chiesa di S. Sabino.*

D · M ·
M · ARRECINO CLEM
ENTI VIX · ANNOS
//// *c*ORNELIA OCEL
la / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / /

Jatta apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 93.

---

80 Rubis rep. *nella piazzetta sotto la chiesa di S. Sabino.*

D · M ·
L · COR*ne*
LIVS *i* . . .
CE'// \L . . .
VI · AN . . .
L · C O I V X *sic*
B · M · F · ·

Jatta apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 93.

XXI. *Gaudiano* (p. 42).

81 ad C. n. 2106. Est cippus calcarius Gaudiani *presso il pozzo della Masseria di S. Paolo.*

////XI I ANNIS · XXV · M · //////

Q · S A C C I D I V
S · P R I M V S · C · S A C
C I D I O · P R I M O
F R A T R I · S V O · D
VLCISSIMO · ET · Q · S
ACCIDIO EPITINCA
NO ET · SACCIDIE · FO
RTVNATE PARENTIBV
S SVIS · B · M · F ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 25 ad ectypum.

XXII. ACERVNTIA (*Acerenza*). BANTIA (p. 43. 660. 694).

82 ad C. n. 6194. Acerenzae *in contrada Cerasa.*

NR BE S
MAXENTIO
QVI · VIXIT · P · M
ANNIS · XXVIII ·
FRATRI · FRATRES
B · M · F ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 378 ex ectypo.
V. 1 editori manu recenti adiectus videbatur.

---

83 Anzi in domo Mich. Arcangeli Pamarici.

///APELIOAEDE///
///RONT PATRI
BENEMEREN
TI FILIVS
FECIT

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 379 ad ectypum.
1. 2 litteris evanidis nec certis.

---

84 prope Genzano di Basilicata (*contrada Pericoli*) muro immissa villae doctoris Albano.

'SCEIATAM
ATERREOTAA
ARCA VEFII A
ESVAEQAEDEVV
NTAESTANORVM
PLVSMINVS/NO
OECOTIIII
IF MOR

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 278.
1 sqq. *sce*[*ler*]*ata mater* [*f*]*e*[*ci*]*t ha*[*nc*] *arca*[*m*] *fi*[*li*]*ae suae q*(*u*)*ae de*[*f*]*un*(*c*)*ta est.*

XXIII. VENVSIA (*Venosa* p. 44. 660. 694).

85 lapis calcarius rep. Venusiae *via de' Vignali.*

TITIAE · C · L · CLARAE
TITIA · ENCHIRIDIVM
L · FECIT
N · ABELLIO · N · L ·
FELICI
IN FR · P · XII · IN AGR · P · XII

Dedit N. Mueller, qui vidit.

XXIV. *Lavello. Melfi. Rapolla. S. Fele* (p. 61. 665. 694).

86 S. Fele *contrada Civita.*

?*mar*CELLE
VS · CF
MEIS · \ *xori*
DVLCIS *simae*
F
EROGOP

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 278; Fiorelli ibid. 1887 p. 460 ad ectypum, quod ipse vidi parum perspicuum.

2 VSCL — 3 MEIS · I Lacava.

87 Ginestra (*comune di Ripacandida*).

///////LICIVS
MAXIMVS
ANNOR XIIII
HERMES PAT
VIICIA MAT
F · B · M · P

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 278.

XXXI. LARINVM (*Larino* p. 69. 666. 695).

88 Larini rep. prope stationem viae ferratae.

D M S
MXIME FRE
SIDIVS MXI
MVS FILIAE
QVE VIXIT MEN
XI DIES XIIII ORAS II *sic*
B M P

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 84.

XXXIV. *Volturara* (p. 84. 667).

89 Volturara Irpina.

PAEDIO Q · L ·
DO · AVG
OMVIVS PATRI
*fec*ERVNT

In Act. Casert. 1887 p. 234 descripta a Pasquale di Meo.

REGIONIS ITALIAE SECVNDAE PARS TERTIA.

HIRPINI.

XLIII. LIGVRES BAEBIANI (*Macchia* p. 125. 695).

90 ad C. n. 1456. Edita nuper in Actis Casert. 1888 p. 183 descripta a nescio quo, qui versus aliter distribuit, legens 2 in. M· — 4 MAGIST· — 5 SVIS· — LIBENT· — 6 IBIDEM·IN.

---

91 Reino.

Q· TVTISVLENVS · C · F
AEM · DIGITVLVS · EX
TESTAMENTO

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 47.

---

92 fragmentum bonis litteris rep. Reino *contrada Castello, alla via Palmieri, presso una finestra.*

///IO · C · F · VEL · I///

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 48.

XLV. BENEVENTVM (*Benevento* p. 136. 671. 695).

93 ad C. n. 1923. Iterum detecta *in contrada Pace Vecchia* prope Beneventum edita est ad ectypum a Fiorellio *Notizie degli scavi* 1888 p. 66.

N · PEDIVS · N · L
ONESIMVS
SIBI · ET · SVIS
IN FR · P · XII
IN AGR · P XII ·

---

94 Beneventi.

C · OPPIVS
ATHENIO
SETTIANO *sic*
SILVANO · VO
TVM · LIBE
NS · SOLVIT
GENTIANO ET
BASSO · COS a. 211
K SEP

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 411, qui ectypum contulit.

95 basis fracta ex lapide calcario rep. Beneventi *Corso Garibaldi.*

AVGV
SI

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 87, 7.

---

96 Beneventi in seminario.

· · · · V, · ET · FILIA
N O M E N
R E S T I T V E R V M *sic*
E T · N · A F I N I V S
S A T V R N I N V S
C O I V X

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 515 ad ectypum.

---

97 Beneventi.

ANTONIO C · L · ERONI
*an*TONIAE · C · L · NOBILINI
*ant*ONIAE · C · L · SECVNDAE

F

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 411, qui ectypum contulit.

---

98 lapis calcarius lectu difficilis rep. Beneventi *Corso Garibaldi.*

M · A V R E L I O ///////////
////ITO SEVERO · COIvGi
*for*T V N A T A · A R T E M I D O R A
C V M Q V O · V I X · A N N I S
x L V I I · S I N *e* V L L A Q V E
R E L L A B M F

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 87.

---

99 Beneventi *contrada Triggio.*

D · M
P · CERRI*nius*
S O S T R A *tus*
C E R R I N *iae*
C H R Y S *idi*
C O I V G *i*

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 86 c.

100 Beneventi.

M E M O R I A ///
///// A /// O I ////
CONIVG · SANCTIS
CVM QVA VIX ANN XX
SINE QVAERELLA
Q · SERVILIVS · PR////VS
/////// V ///////

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 412.

101 Beneventi *Corso Garibaldi.*

VEIEDIO REDEMPTO·
RARÆ · SIMPLIC · ET · PROBIT ·
PVERO CVI · TAM LARGA · DIG
NIT · A COGNAT · OBVENERAT ·
SED FATA · ABSTVLERVNT · QVI
VIX · ANN · XVII · DIEB · XV
CORNELIVS · FIRMVS · ET · VE
IEDIA · FORTVNATA FILIO
DVLCISSIMO////////////////

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 86, 5.

102 fragmentum magnis litteris Beneventi *nel deposito delle antichità civiche nella Madonna delle Grazie.*

ESTIF/

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 413.

XLVI. *Ager Beneventanus* (p. 190. 672).

103 ad C. n. 2110. Est cippus ex lapide tiburtino bonis litteris re vera exhibens

IVNONI
VERIDICÆ
////////
////////
////////
////////
////////

Vidi ectypum. Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 435; Barnabei *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei* ser. IV vol. II 2 (1886) p. 370 ad ectypum.

Versus quinque vel plures scalpro videntur erasi esse.

104 ad C. n. 2111. Recognovit titulum cippo ex lapide tiburtino inscriptum Barnabei ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 162 legens vv. 7. 8

'TIA · ATTIANE
MATER

recte secundum ectypum quod contuli.

105 ad C. n. 2116. Recognovit Barnabei ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 162. Ectypum contuli. Edita est recte.

XLVIII. SATICVLA? (*S. Agata de 'Goti* p. 196. 673. 696).

106 tabella aenea ansata utrimque scripta rep. Ducentae.

ab uno latere:

L · CLOVATIVS
CLARVS

ab altero:

DEAE · BONN *sic*
CVM · SVIS
D · D

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 161.

REGIONIS ITALIAE QVARTAE PARS PRIMA.

SAMNITES.

LI. ALLIFAE (*Allife* p. 214. 674. 696).

107 Gioja Sannitica, *Fontana della pietra.*

M · VARIVS · C · F · FAL · VIVO
FECIT · SIBEI · ET · M · FILIO

Colambassi in Actis Casert. 1886 p. 140.

LII. SAEPINVM (*Altilia* prope *Sepino* p. 227. 675).

108 fragmentum tabulae marmoreae rep. Saepini.

*d*IVI NERVA*e*
O · AVG · PONTI
T · XIIII *a* COS ·
*ma*RCELLVS · COS

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 243 ad ectypum quod misit Mucci (inde Dessau *Mittheil. des roem. Instituts* 1889 p. 183).
Ad a. 130 rettulit Dessau l. c.

LIII. FAGIFVLAE (*S. Maria a Faifoli* p. 237. 675).

109 cippus calcarius malis litteris rep. prope Campobasso, dum via ferrata fit. Est Campobassi in museo.

corona

COMMVNI OCTAVI
L OCTAVIVS L L CERDO PAT
OCTAVIA L L BARIS MAT
FECERVNT

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 214.

LVI. AESERNIA (*Isernia* p. 245. 675. 696).

110 ad C. n. 2653. 2653*a*. Pars, quam recognoverunt Nissen et Dressel, iam extat Campobassi in museo, *Notizie degli scavi* 1883 p. 214.

LVIII. AVFIDENA (*Alfidena* p. 259. 675).

111 Castel di Sangro *contrada Campitelli.*

V · AVIDIA · Ɔ · L
APRODISIA *sic*
SIBI · ET
P · OCTAVIO
5 P · L · DONATo
AVGVSTALI
P

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 647.

SECVNDA PARS.

FRENTANI.

LXI. HISTONIVM (*Vasto* p. 265. 676).

112 duo fragmenta tabulae marmoreae rep. Vasto *nella strada Giosa.*

in honorem domus AVG
*ioui o. m. c*APITOLINO
*iunoni mi*NERVAE

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 338 ad ectypum.
Iuppiter Capitolinus occurrit in altero titulo Histoniensi n. 2860. Cf. 2842.

---

113 rep. Vasto *via del Plebiscito.*

..vLLIo..
*a*RN · LVCVL*lo*
..Ɔ · EQ · PVBL..
*h*IST · DEC
5 .. DDAER..

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 531 ad ectypum.
Est fragmentum tituli in honorem Luculli cuiusdam tribui Arnensi adscripti positi; fuit fortasse patronus municipii Histoniensium.

---

114 Vasto *piazza dei Barbacani.*

ascia

D · M · S ·
A · FLORIO · IVSTO ·
ADIA · IRENE · CONIVGI
B · M · CVM · QVO · VIX ·
5 urceus ANN · XIII · M · VI · ET · IVS patera
TINAE · FIL · VIX · AN · I · M · X
ET · FLORIO · IVSTO · FIL · VIX
AN · I · M · VIII · KARISSIM
ET · SIBI · POSVIT

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 254 ex ectypo.

115 Vasto.

D · | *m*
HER*mes* HO
SIb SER

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 461 ad ectypum.

---

116 Vasto *piazza Barbacani.*

D · M · S
Q · HOSIDIO
PRIMITIVO
HOSIDIA · DI ·
TRIA · CONIVGI
CVM · QVO · VI ·
XIT · AN · L ·
B · M · F

Descripsi ad ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 300.
2 in. c· Fiorelli.

---

117 *nel tenimento di S. Buono, circondario di Vasto, in contrada* ***Vusico*** ***o*** *Vusco.*

*d*IS MANIB · SA*crum*
METTIO · Q · F · A*rn..?*
ANO VIX · AN
IVS O

Niccola della Fazia apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 432.

---

118 rep. in colle *Montemoro* prope Dogliolam.

P · MESSIO · A · F · ARN · CELLI*o*
PATRI · AEDIL ·
VARIAE · M · F · MARCELLAE · MATRI · VIV*ae*
MESSIAE · P · F · PRISCAE · SOROR*i*
P · MESSIO · Q · F · ARN · FRONTONI ·
M · ET · Q · MESSI · CELLI · FECERVNT ·

De Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 514.
Litterae dicuntur esse aetatis Augustae.

PARS TERTIA.

MARRVCINI.

LXVI. TEATE MARRVCINORVM (*Chieti* p. 282. 677).

119—128 prodierunt in necropoli Teatina ad ecclesiam S. Mariae Calvonae. 121—125 ad idem sepulcrum videntur spectare.

119 litteris magnis nec malis.

C · CA*esid*IO · Q · F · ARN *sic*
*?li*GVRI
TELLVTIA ATA · VIRO · SVO · ET
Q · CAESI*di*O · Q · F · BASSO
FR*atr* I r I

Partem dextram descripsi ad ectypum. Partem sinistram edidit Zecca apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 299, utramque Barnabei ibid. 1888 p. 748.

5 ex. EI potius quam ET secundum ectypum.

---

120 litteris bonis.

ornamentum

L · SEPTIMIO · L · F
ARN · CALVO
AED · IIII · VIR · I · D · PRÆF
EX ∘ S ∘ C
*q*VINQVENNALICIA
POTESTATE
*sep*TIMIVS · CALVVS
ANVS · FECIT

Descripsi ad ectypum. Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 159.

121

C · LVSIVS · C · ET · IVNIAE · L · STORAX · ROM*a*NIENSIS · SEVIR ·
SIBI · ET · LVSIAE · C · ET · IVNIAE · L · OECVMENI · ET · LVSIAE · C · ET · I*u*NIAE · L · PHILINNAE
CONIVGIBVS · SVIS · VIVOS · FECIT · H · M · H · *n*

Contuli ectypum. Blasius Lanzellotti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 169; pleniorem Barnabei ibidem 1887 p. 158 ad ectypum.

[*Romaniensis* quamquam nude positus mihi creditur is esse, qui artem aliquam exerceat extra urbem more urbano. Cf. *Staatsrecht* 3 p. 287 not. 2. TH. M.]

122 *a* *b*

C · LVSI C · ET · LVSIAE · IVNIAE · L · STORACIS

Fragmenti *a* vidi ectypum. *a* ediderunt Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 158 et Zecca ibid. p. 299; *a* et *b* Barnabei l. c. 1888 p. 748.

---

123 SIBI · ET · SVIS · CONIVGIBVS
SOCIIS · MONIMENTI

Contuli ectypum. Zecca apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 298.

---

124 SOCI·MONV HER

CN · FLAVIVS · IVSTVS · P
CN·FLAVIVS·ENN
CN·FLAVIVS·IVS
C· CADIV SEPTIM
COST
SEX·POPI VS·HEL
GAVIV SECV
G · SEPTIMIVS · FORTV
CAPRIV EVTYC
MAR SV
N · ANNAEVS · HE SPE R
V · HERRANIVS FELI X
sic MAMILIVS BOETHV S
ELEVTHE R
HESPE R
C · AFINIVS SOTERICHVS
sic C · PVIIENNIVS · ATIMETV S
SEX·PEDIVS CASTRENSIS
TROPHIMVS
M · HERRANIVSDEXTE R
N · NAEVIVS SECVNDVS
M · ASINIVS SECVNDVS
Q · POPPAEDIVS RESTITVTVS
SEX · PEDIVS EVANTHV S
Q · TIBERIVS DECEMBE R
Q · LVCRETIVS AEQVALI S
C · VIBIV S VITVLV S
Q · TIBERIVS DECEMBE R
N · NAEVIVS FVSCV S
SVCCESSVS
M · SEPTIMIVS EVCARPV S
G · HERIV S SEVERV S

Conteuli ectypum. Zecca apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 298. 4 prima littera C in ectypo non apparuit. — 9 in. G· potius quam C.

125

LO CI · MONIMEN

SEX · PEDIVS · DEXTER · PAT
CN · ANNÆVS · ZOSIMVS · PAT
L · AEBVTIVS · PAELINVS · PAT
L · AEBVTIVS · EPAPHRODIT
L · AEBVTIVS · EVANGELVS
N · AVFILLIVS · PRIMVLVS
HELENVS
M · DVSMIVS · HERMEROS
L · AEBVTIVS · ONESIMVS
C · D ECRIVS · CHARIO
M · MARCIVS · CRESCENS
L · AEBVTIVS · PRIVATVS
M . NINNVS · EPAPHRODIT
APRILIS
CHARITO
///// AVIA NICE
/// DECRIVS · VITALIS
IANVARIVS
SEX · POMPVSIDIVS · AC////
C · AFINIVS · BLASTVS
AMPLIATVS
Q · HELVIVS · PHOEBVS

OBITI
ANTEROS
CN · ANNÆVS · HESPER
CHRYSOGONVS

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 747.

126

ALEXANDER
MARAIDI · SEX · S
QVOT
PAR
PARENTI
DEQVS *sic*
FACER
FILI$\overset{s}{V}$
MORS
IMATV *sic*
RA
ADEM
IT
VT
FACE
RET
MATEr
FILIO
ALEXANDRO

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 750 ad ectypum.

3 sqq. *quot pár parenti déqus facer(et) filius* e. q. s. sententiae tritissimae formam nove variatam esse non sine iactura metri et sermonis Franciscus Buecheler monuit: 'velut placet quidem *decus-ademit*, ineptum autem sic erat *par*'.

127

PRIMAE
S LVCCEI
OSA SITA

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 87 ad ectypum (cf. *Notizie* 1888 p. 750).

128

D V S M I A · N O H S ·
H I C
FATA DEVM TRIA QVAE RETINETIS CONDITA VITAE
STAMINIS ET DVCTV TEMPORA DIVI*diTis*
SAEPE DOLENDA N*imis* CANITIS CRVDELIA *Fata*
ET DVLCIS NATOS MATRIBVS ERIPITIS
OCTAVOM ET DECVMVM F///RIS//M/////////////
FRATRIBVS · ET · MATRI DVLCIS AMANDA SVIS
BVS · NOSTRIS RAPVIT IMISN\\///////
LV///IS ACERBA DIES
HOC MITE//////
ODA////
//////////
/////////////////////
ET////////////////////////FELI/////
//////////////////////////V////////////
////////////////////////////O////////////////
//
////////////////////////////O//////////////////
/////////////////////M//////////////////////////////
///////////////////PMN/////////////////////////////////
///////////////////////TO · SO/////////////////////////////
MATR ·
FRA · P·

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 749.

7—10 sic nobis supplevit Franciscus Buecheler:

octavom et decumum f[*lo*]*ri s*[*i*]*m*[*ilis tulit annum*]
fratribus et matri dulcis amanda suis,
[*cum mani*]*bus nostris rapuit* [*n*]*imis* [*i*]*nv*[*ida Clotho*]
[*privavitque usu*] *lu*[*c*]*is acerba dies.*

PARS QVARTA.

PAELIGNI.

LXVII. INTERPROMIVM (prope *S. Valentino* p. 286).

129 S. Maria degli Angeli prope Pescosansonesco. Litteris crassis.

SENTIVS · C · F · P · VET T
IVS · T · F · L · AVIDIVS · L · F
C · ARRIVS · L · F · T · VINVCI
VS · TIT · F · L · ATEIVS · V · F · *sic*
MAG · MART · FORNICE ·
ET · PARIETES · CAEMENTICIoS
EX · PAGI · DECR · FACIVNDVM
COER · PROBARVNTQ

Vidi ectypa duo non satis clara, sed videntur omnia recte lecta esse.

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 644, cui misit ectypum.

---

† **130** urna reperta S. Valentini ad stationem viae ferratae.

M · ALFIO · CALLISTHEI
ET · P · VIBIO · IANVARIO
P · VIBIVS · TERTIVS

Conteli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 205 ad ectypum.

---

131 cippus calcarius rep. ad ecclesiam S. Mariae Ambrosianae prope Pescosansonesco.

D · M · S
C · ANINIO
PHILADELPO *sic*
ANINIA
ACTE · MARI
TO · B · M
P

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 644.

132 sarcophagus ex lapide calcario rep. in territorio Turrivalignani prope S. Valentinum.

ARADIVS · SATVR
NINVS · SEPTI
MIAE · SEVERE · CO
NIVGI · VIVVS
VIVE · P ·

Contuli ectypum. Fiorelli edidit descriptam ad ectypum *Notizie degli scavi* 1885 p. 206.

---

133 San Valentino.

/// C · F · POLLAE
VXORI

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli savi* 1890 p. 21.

---

134 *S. Maria degli Angeli* prope Pescosansonesco; *due pezzi di antica lapide ridotta a stipiti di finestra.*

a

Ↄ
A R
A I

b

S
Ǝ · C
I A E
Ↄ · C ·
N A Ꞁ
*au*G · L · F
A V G
B V S
M

Vidi ectypa quae A. de Nino misit Fiorellio, apud quem edidit *Notizie degli scavi* 1888 p. 644.


---

135 *colonnetta di pietra calcare* rep. prope Pescosansonesco loco q. d. Caselle. In abaco legitur

ΓIVS · T · F · ACIL ·

Descripsi ad ectypum quod A. de Nino misit Fiorellio, apud quem edidit *Notizie degli scavi* 1888 p. 643.
////IIVS · de Nino.

136 *colonnetta di pietra calcare* rep. prope Pescosansonesco loco q. d. *Caselle.*



Contuli ectypum, quod misit A. de Nino Fiorellio, apud quem edidit *Notizie degli scavi* 1888 p. 643.

LXVIII. SVLMO (*Solmona* p. 290. 678. 697).

137 = 3121.

SATRIA·L·L
GEMNASI · V AN

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 297 ad ectypum, quod contuli. Puncta in illo incerta erant.

138 = 3121*a*. Roccacasale in aedibus Henrici Patrizi.

SCAEFIÆ · Ɔ · L · RVFÆ
SCÆFIA · Ɔ · L · DIOCLEA
POSIT ·

Descripsi ad ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 424.

139 Sulmone *contrada Casa Pente.*

CALLITAI
CALLIBVS
ITI NI
INIVRIAM
5 ACIPIATI

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* **1887** p. 159.

1 [*callitani* num sint qui greges ducunt callibus quaeritur. TH. M.] — 2—5 *callibus it*[*e*] *n*[*e*] *iniuriam ac*(*c*)*ipiati*[*s*] Fior. — 3 ITI NI **ectypum, fortasse** non satis expressum.

140 rep. Bugnarae *contrada Fossa della Taverna.*

D · M

PETRQNIAE
Q · LIB · IRENE
Q · PETRONIVS
Q · L ∅ B · RVFINVS *sic*
SEVIR · AVG
CVRATOR · ANNONE *sic*
FRVMENTARIAE
REI P · SVLMONENSIVM
CONIVGI · SANCTIS
SIME · CVM · QVA VIXIT
ANNIS · XXII SINE
VLLA · QVERELLA
ET · SIBI

Contuli ectypum in quo deerat v. 1. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 43.

---

141 duo fragmenta eiusdem tituli magnis litteris. Roccacasale in ecclesia diruta S. Mariae di Loreto.

a SVA
C · DECIMI

b cOMMVNIS
FEC

Vidi ectypa. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 423.

---

142 cinerarium repertum Sulmone extra portam S. Matthaei, dum via ferrata Romana fit.

OSSA · SITA
EROTIS

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 429.

---

143 cippus calcarius rep. in agro Sulmonensi. Possidet baro Domenicus Tabassi.

F L
I DVS
LILAV
PA
FLAVI/
FILIAE
//I · P ·

Descripsi ad ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 134. Ex ipso lapide fortasse plura extricari possunt.

---

144 Sulmone reperta extra portam S. Matthaei, dum via ferrata Romana fit

protome

L · SA/VRIO
OPT.·.D.I.L/—FILIO

Descripsi ad ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 429.

---

145 Roccacasale in horto Henrici Patrizi.

C · TATTIVS · C · L · ALEXAN
TATTIA · C · L · ANTEMIS
AIIVS CL · CAPIIO F *sic*
P O S

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 424.

LXX. CORFINIVM (*Pentima* p. 296. 678. 697).

146 ad C. n. 3248. Inscriptionem ab A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1879 p. 182 editam sic

SALVTA · OBEL · OV

repertam esse Corfinii diversamque a titulo Raianensi monet Zvetaieff *Bull. dell' Inst.* 1884 p. 47. Titulum extantem Pentimae in museo descripsit idem a. 1880 ediditque in sylloge inscr. Italiae mediae dialectic. n. 19 (tab. IV n. 6).

---

147 ad C. p. 679*m*. Duos esse titulos diversos observavit qui utrumque descripsit Zvetaieff *Bull. dell' Inst.* 1884 p. 47 sq. edens eos in sylloge inscriptionum Italiae mediae dialecticarum sic

/ · LOVCIIIS · SA

V · LOVCIIIS · OB · F

Priorem A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1879 p. 147, alterum idem apud eundem l. c. p. 334 ediderat. Utrumque iam possidet A. de Nino.

148 lapis calcarius Valvae in fenestra canonicae ecclesiae cathedralis.

?a P O S O L E N *o . . f*
A V G V S T A *li*
qui V I X I T A N N ....
M E N S · I I I I · D · X
apos O L E N A · F O R T *unata*
E T · I T A L I C V *s*
pare N T E S · I N F E L I C *issimi*
fi L I O · P I I S S I M O *b. m.*
· P O S V E R V N T
NTVS IVENIS REVERENTIA PLE
TVSET OSPIETATEREPLET *sic*

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 282 ad ectypum quod misit A. de Nino.
10. 11 ita supplevit Buechelerus l. c.
[*parvo conte*]*ntus iuvenis, reverentia ple*[*nus*],
[*nobis gra*]*tus et* [*in div*]*os pietate replet*[*us*].

---

149 lapis calcarius litteris magnis. Corfinii in muro ecclesiae cathedralis.

CARVILIAE
HELVIA
AIAVI
P
a

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 44. Ectypum misit de Nino, quod contuli.
Littera a post adiecta videtur.

---

150 rep. prope Corfinium *contrada la Impianata.*

C · DECIVS
HELIVS · ET
DECIA · PRIMILLA
MILONI · C · SEPTMI
VEGET · SER
B E N E
M E R I T O

Descripsi ad ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 199.

151 rep. prope Corfinium *contrada la Impianata.*

T · PETICIO · C · F · SEQ
VANO · P · PETICIVS
T · L · HISPANVS · PETCIa *sic*
T · L · CARIS
POSIERVNT

Vidi ectypum non satis expressum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 198.

---

152 lapis calcarius rep. prope Pratolam *tra la strada nazionale Popoli — Sulmona e le due stradelle che menano al Bagnaturo e al Casino Centi.*

D · M · S
PRIMITIVS
FADILLES · SER
PAELINE
CONSERVAE
QVEM · SVCCEPI ·
ANNORVM · XI ·
ET VIXIT MECVM
ANNIS XXVIII ·
QOVAEI · PAREM
GRATIAM · RE ·
FERrE · NONPOTvI
IN · TANTA · SIM
PLICITATE
B · M · P

Contuli ectypum quod A. de Nino misit Fiorellio, apud quem edidit *Notizie degli scavi* 1886 p. 135.
10 o errore videtur lapicida repetivisse.

---

153 rep. prope Corfinium *contrada la Impianata.*

C · RVFRIO
C · F · ARRVNTO
L · ACCAVS · HELENVS *sic*
ACCA · ANAPAVMA
P

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 198.

---

154 lapis calcarius rep. Pentimae via *Pero di Corvi*, *in un terreno di don Pelino Scenna.*

SEVERIAE
MAXIMILLAE
V · A · VI · M · X
D · SEVERIVS · D · L
EPIGONVS
DECIMIA · GEMLLA
PARENTES · PIISSIMI
P

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 170.

---

155 rep. *in contrada Lezzo* prope Raiano.

VBIA · CAESESRN
L · PLOTIVS · V · F

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 293 ad ectypum.

---

156 Pentimae *in contrada Fontana vecchia.*

A · F · MA
p ARIET · C
DCCX
II · F ·

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 165.

LXXI. SVPERAEQVVM (*Castelvecchio Subrego* p. 311. 680).

157 ad C. n. 3324. '*lapide che formava il frontone di una tomba romana, rappresentante una porta con due battenti, sul cui architrave è scolpita un' aquila*'.

T · MESSIVS · V · F · SER

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 396.

PARS QVINTA.

VESTINI.

LXXV. AVFINVM (*Ofena* p. 320).

158 ad C. n. 3387. Denuo edidit Mancini *Atti d. R. Acc. di archeol. di Napoli* XII pars 2 p. 139, affirmans *b* 1 in lapide esse PECVNIA.

PARS SEXTA.

MARSI.

LXXXI. MARSI MARRVVIVM (*S. Benedetto* p. 349. 681. 697).

158*a* ad C. n. 3667. [Q. Voconius Saxa cum in titulo nuper Phaselide in Lycia reperto (*Bull. de corr. hell.* 14 a. 1890 p. 643) appelletur ἐπιμελητὴς ὁδοῦ 'Ουαλερίας Τ[ει]βουρτίνης καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις, consequitur etiam in hoc legendum esse *cur. viar. Tib. Val. et aliar.*, non *alim.* Th. M.]

---

159 vas rotundum rep. S. Benedetto. Servatur Avezzani in museo.

BONAE ·
DIAE ·
APONIA ·
CLARA

Recognovi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 42 ad ectypum quod dedit Canale-Parola.

---


160 rep. Pescinae. Extat Avezzani in museo.

D · M · S
GEMELLE
QVAE · VIX ·
AN · XX · M ·
5 II · D · X · AVG
- I D ·

Descripsit Huelsen. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 396 ad ectypum quod miserat Canale-Parola.

---

161 ara ex lapide calcario rep. Ortucchio in coemeterio. Servatur Avezzani in museo.



Descripsi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 251 ad ectypum.
2 ex. VM lig.

162 cippus calcarius rep. S. Benedetto ad ecclesiam S. Sabinae. Ex aedibus Ottavi translatus est in museum Avezzanense.

PONTI *diae sex. fil.*
SEVE*RAE quae ex quo*
NATA·*EST·SANa fuit*
DIE N *VLLO* ·· TVLIT
A·V·M·*VII*I·D·XX·
OCTAVI AE·PRISCAE·
RARISSIMI·EXEM·
PLI·FEMINAE·
SEX·PONTIDIVS·HEL·
L·FORTVNATVS·
SEV·AVG·F·C·ET·S·P·

Descripsi ad lapidem et ectypum. Canale-Parola misit descriptum a se in aedibus Ottavi Huelseno et Barnabeio. Hic edidit apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 532 collato ectypo.

Quae dantur inclinatis iam desunt, sed vidit Canale-Parola.

5 *VIII* Barnabei, VIIII Canale-Parola Huelseno.

Barnabeius vv. 1sqq. supplevit *Ponti[diae Sex. f.] Severae; [infirma] nata est, san[a] die nullo*; ut supra Mommsenus. — 11 *f(iliae), c(oniugi) et s(ibi) p(osuit)* Mommsen.

163 rep. S. Benedetto in fundo Silvestri Ippoliti DE NINO; ad S. Sabinae FIOR. Litteris magnis.

ꟼ VP·VETTIA·T·F·PRIMA·VIXIT *sic*
ANNOS·V

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 86; Fiorelli l. c. 1887 p. 291 ad ectypum quod misit Canale-Parola.

1 est *pupa* littera conversa ad genus muliebre indicandum.

164 Ortucchio muro ecclesiae S. Orontis immissa.

I R I M I L L
MATE·PIE *sic*
I I S S I M O
V·A XXIIII

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 487.

LXXXII. *Ortona. Manaforno. Casali di Lecce* (p. 360. 682).

165 ad. C. n. 3820. Est porta sepulcri litteris pulchris iam extans Avezzani in museo (n. 38). Recognovit Huelsen.

1 ex. TERTIVS — 2 ex. VXO*r*.

166 ad C. n. 3824. Extat Avezzani in museo (n. 27).

rosa
PIITICIA · P · L · CHITIIRIS
GIIMIILVS · FILIVS · FIC · *sic*
soleae duae speculum cista

Descripsimus Huelsen et ego.

Litterae magis rusticae quam antiquae videntur.

---

167 ad C. n. 3826. Servatur ectypum chartaceum Avezzani in museo, unde descripsi.

POPPAEDIA P · F · SECVNDA
FILIAE · OSSA · SITA

in latere: pecten umbella duo vascula

EITAE · M · F · MATRI
OSSA SITA
solea cista solea

in latere: speculum duo vascula

Aere incisam, sed ita ut pars inscriptionis legi nequeat, exhibet Luigi degli Abbati *Da Roma a Solmona. Guida storico-artistica* cet. (Romae 1888) p. 153.

---

168 Lecce Marsorum in porta sepulcri.

LATINVS · VIVS SIBE
V · M · H · N S

H · M H · N · S

Contuli ectypa. Canale-Parola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 292.

---

169 tabula ex lapide calcario rep. loco *Giurlanda* prope Gioia Marsorum Extat in aedibus Alesj.

T · VINVCIVS · V · F · CELERIo

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 487.

LXXXIII. MARSI ANTINVM (*Antino* p. 362).

170 cippus calcarius lectu difficilis rep. Case Santa Croce prope Canistro ad Lirim (ab Antino septentrionem versus c. 8 chiliom.).

D · M · S
P SPEDIO P · F · SER
//////// IIII · VIRO
IVR · DIC · MARSORVM
ant INATIVM
SPEDIA FELICIA
ET SPEDIA OPTATA

Canale-Parola dedit Huelseno a se descriptum. Pleniorem edidit Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 395 ad ectypum, quod ipse contuli. Videntur omnia ab illo recte lecta esse, etiam cognomen ultimum.

3 C ///////// IIII VIR Canale-Parola.

Puncta incerta sunt.

LXXXIV. SVPINVM VICVS (*Trasacco* p. 364. 682).

171 porta sepulcri rep. Villavallelungae (a Trasacco meridiem versus ca. 12 chiliom.) *contrada Collemaggi*. Iam Avezzani in museo.

*p*OMPONAEVS · Q · F · GIBBA · V · A · XXXIII

EX TES

Descripsimus Huelsen et ego. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 714 ad ectypum.

172 litteris bonis rep. Villavallelungae. Servatur ibidem in casa rustica.

C · VIBIVS · SEX · F · SER · MACER

hasta pura phalerae corona phalerae hasta pura

torques tres armillae sex

Descripsimus Huelsen et ego ad lapidem et ectypum.

173 litteris tenuibus in porta sepulcri rep. Villavallelungae. Servatur ibidem in casa rustica.

P · VIBIVS · PAC · F · SICVLVS

Descripsi ad lapidem et ectypum.

LXXXV. LVCVS (*Luco* p. 367. 682).

174 Avezzani in horreis principis Torlonia. Effossa ad lacum, sed de loco mihi non constat.

ſA · BVRTIO · V I'
IVII · DONO ·
DIID · MIIRIITO

Descripsimus Huelsen et ego.

1 in. est SA*trio*. — 2 *Iue* (= *Iuve*, *Iovi*); cf. Zvetaieff **Inscr. Ital. med. dial.** n. 38. 40.


175 Luco muro immissa domus advocati Cherubini. Litteris magnis.

STATEDIA
Ɔ · L · SELENIM

Vidi ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 486.

---

176 cippus terminalis rotundus altus c. m. 0,70, Avezzani in horreis novis principis Torlonia.



Descripsit Huelsen a. 1888; recognovimus a. 1890.
[Possis explicare *Mar(si)* — *f(ines) p(opuli) A(lbensis?)*. Th. M.]

PARS SEPTIMA.

AEQVI.

LXXXVI. ALBA FVCENS (*Alba* p. 370. 682).

In museo Avezzanensi (*Raccolta lapidaria Marsicana*), quod cum Huelseno adii mense Aug. a. 1890, sexaginta fere tituli extant. Ad numerum eorum, quos Mommsenus ibi descripsit, accesserunt Corp. IX n. 3718. 3741. 3820. 3824. 3936. 3938. 3940—41. 3967—70. 3987. 4000. 4012. 4015—16. 4022. 4024. 4031. 4034. 4036. 4038, huius supplementi n. 159—162. (165). 166. 171. (179. 180). 189.

177 ad C. n. 3927. Antrosani ecclesiae muro extrinsecus immissae sunt bases duae plane similes. Utraque inscriptionem exhibet

C · TITVLEIVS · CN · F
IIII · VIR · ITER · QVI

Descripsit Huelsen a. 1888, recognovimus a. 1890.
Nihil deest.

---

178 ad C. n. 3934. Est S. Pelini *nel vascone della fontana*, sed hae quattuor tantum dignoscuntur litterae ASSV (v. 2). Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 485.

179 ad C. n. 3940. Fragmentum mutilatum iam extat in museo Avezzanensi numero carens, ubi descripsimus Huelsen et ego sic:

C · M
M
ET · L · T
P R I S C
E D I

---

180 ad C. n. 3941. Recognovi. Est ara maxima ex lapide calcario extans Avezzani in museo (n. 19).

---

181 ad C. n. 3952. Edidit Fiorelli ad ectypum descriptam sic

D M S
T · TITVLEIVS
SVCCESSVS
SEVIR · AVG ·
SIBI · ET
S E X T V L E I A E
M · L · SECVNDAE
CONIVGI · B · M ·
P


Notizie degli scavi 1887 p. 292. Idem l. c. 1885 p. 228 v. 6 legerat SEXTVNIAE.

---

182 ad C. n. 4036. Est Avezzani in ludo litterario, ubi recognovit Huelsen a. 1888.

---

183 parva tabella aenea ansata rep. Massa d'Albe.



A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 484.
Vidi ectypum chartaceum parum quidem expressum, sed lectio omnino certa visa est.

184 *colonnetta quadrangolare con base e cornicione* rep. prope **Scurcolam** *nella contrada Conca d'oro. Vi è inciso in lettere rozze e di tipo arcaico*

FAVSTA VIIDIA
VOTVM SOIVIT
LMIONI

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 321.
3 fortasse IOVI.

185 fragmentum tabulae marmoreae rep. Massa d'Albe.

neruaE T R A *iano*
gerM A N I C O · *pont*
*M*AX · T R I B *pot.*

Descripsi ad ectypum. Edidit A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 484.

186 Massa d'Albe.

C · LVCCEIVS · OPTATVS
CERIOLVS · SEVIR
TITVLEIA · CHIA

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 482.

187 Massa d'Albe.

APONIA · L · L PRI/A

Vidi ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 482.

188 rep. a. 1870 Poggio Filippo prope Tagliacozzo.

V CALVINAE
?*conc*VBINAE ET VEN*stae*
HS ∞

Descripsi ad ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 458 ad ectypum a Canale-Parola missum.
2 ex. VEN Fior.

189 tabula marmorea Avezzani in museo (n. 39).

D · M
CLAVDIAE FELI
CIE · QVAE · VIXIT
ANN · XXXIIII · VALERI
VS RESTVTVS · CONIV *sic*
GI · BENE · MERENTI · FECIT

Descripsi.

190 Massa d'Albe.

D M S
PARATE · M · LOLLI
ONESIMI · DELICATE
QVAE VIXIT · M · XI · DI
XVIIII · POSVERV
PARATVS · ET
FORTVNATA
*par*ENTES · FILIA
IMA ꝋ

Contuli ectypum. Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 532.
9 aut TIMA aut SIMA.

---

191 Massa d'Albe.

L.LEIVS · L · L · PHILOXSENVS ꝋ
Ɔ · ET · M · L · PHILOCRATEA
LEIVS·L·ET·Ɔ·L·PHILOCALVS
LEIVS · L · L · PHILADELPVS
*sine lite et quest*V · VLLIVS ꝋ VIXSI · QVOM · FIDE
*qui me nover*VNT · VITAM LAVDARVNT MEAM
*post vitam ho*NESTAM · AETERNAM · DEVENI · DOMV*m*

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 531 ad ectypum. Senarios v. 5 Buecheler, 6. 7 Barnabei et Bormann expleverunt.

---

192 urna cineraria rep. Massa d'Albe. Servatur ibidem.

C · PONTEDIO C · L
SECVNDO

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 483.

---

193 Scanzano prope Tagliacozzo.

L · VETIVS · I · F · FAB

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 459 ad idem ectypum a Canale-Parola datum.

Cernitur I in ectypo fortasse non satis expresso, ut fuerit L.

---

194 litteris crassis et rudibus Scanzano prope Tagliacozzo in muro coemeterii.

L · VETTIVS · M
VARVELVS FAB
STAATIA Q · F
· VXSOR · H
S'VT · SIIPVIT

Vidi ectypum a latere dextro non satis expressum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 459 ad ectypum a Canale-Parola datum.
4. 5 *h*[*ic*] *su*(*n*)*t sepult*[*i*] Huelsen apud Fiorellium l. c.

195 fragmentum litteris maximis sed non bonis Albae in muro domus cuiusdam.

L · S

Descripsi a. 1890.

LXXXVII. CARSIOLI (*Piano del Cavaliere* p. 382. 682. 698).

196 rep. prope Arsoli ad pontem S. Georgii, dum via ferrata fit. Est Tivoli in museo.

C · ARRIVS · C · L · CHRESTVS
C · ARRIO · C · L · DASIO
PATRONO · POSVIT
V · ALFEDIA · L · L · LVCRIS
CONCVBINA

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 86 ad ectypum. Est huius operis vol. XIV 3727.

PARS OCTAVA.

SABINI.

XC. AMITERNVM. (*S. Vittorino* p. 397. 683. 698).

197 pars epistylii rep. S. Vittorino.

L · EGNATIVS · L · F

Contuli ectypum. A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 480.

XCI. AGER AMITERNINVS (p. 412. 698).

198 rep. Civita Tomassa. Est Aquilae in museo.

/// LIBER ///
//ɔ · OVIO
L · STEPHanO
NIIAFC'
5 ////CE//AE////

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 482. Vidi ectypum parum perspicuum.

---

199 rep. Civita Tomassa. Est Aquilae in museo.

///b /BVLVS · HE///
aSTRAGAlus?
sENECIO · PE///

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 255 ad ectypum quod misit de Nino.

XCIII. REATE (*Rieti* p. 438. 684).

200 ara ex lapide calcario rep. Poggio Mojano prope Reate. Possidet Braconi.

CATTELIA
CHARITIS

V · S · L · M

Tomassetti *Museo italiano di antichità classica* II 1888 p. 504.

C. FORVM NOVVM (*Vescovio* p. 453. 685).

201 ad C. n. 4834. Romae apud Iandolum antiquarium DRESSEL. *In una casa di Nazzano, di proprietà del signor principe Del Drago* TOM.

D · M
SERGIAE · AFFI
M · SERGIVS
ALEXVS · FECIT
5 CONIVGI · SVAE
BENE · MERENTI
///////////

columna — medusa sertum — columna

persona barbata — persona barbata

Descripsit Dressel. Tomassetti *Archivio d. R. soc. Romana di storia patria* VII 1884 p. 372 (inde errore inter Capenates recepta est vol. XI 4000).

202 tabula marmorea bonis litteris rep. Cantalupo in Sabina loco q. d. *Limite.*

P · ATTIVS · I
ARBITRATV · PRIN

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 229 ad ectypum.

CII. TREBVLA (*Monteleone* p. 463. 686. 698).

203 ad C. n. 4882. G. Tomassetti descripsit alterum exemplar integrum in horto Cavalletti.

L · MVMMIVS · COS u. c. 608
VICO

Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma 1890 p. 109 n. 13.

CIII. CVRES SABINI (*agli Arci* p. 471. 698).

204 tabulae magnae marmoreae fragmentum rep. Farfae in monasterio in muro aedificii antiqui.

imp. caes. antoni NVS · AVG *pius*
et m. aurelius caes. im P · ANTONI *ni. fil.*
pont. max. tr. p.... imp.... p ATER · PAT *riae*
? aedem. incendio. cons V M P T A *m. restituerunt*

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 292.

[Supplementa quae proposuit Gamurrinius: *imp. Caes. L. Aur. Commodus Antoni*]*nus Aug*[*ustus*] *Germanicus Sarmaticus imp. Antoni*[*ni p. p. f.*] eo peccant, quod Commodus patre vivo Antonini nomine abstinuit. Ut recte lectum sit quod traditur NVS, in iis quae proposui dubiis et ipsis secundum versum sumpsi postea adiectum esse loco non suo. TH. M.]

205 tabula marmorea rep. Monte Santa Maria.

P · SERVENIVS
Ɔ · L · PHILOCLES
P · SERVENIVS · P · L
PHILOGENES
5 TVLLIA · M · L · HILARA

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 229 ad ectypum.

REGIO ITALIAE QVINTA.

CIV. HADRIA (*Atri* p. 480).

206 lapis calcarius rep. in monte Iovis prope Hadriam Piceni.

ANTISTIAE · SP F
CEDATIO · P · F · MAI
CEDATIO P · F · MAI
V · S · L · DE · SVA · PEQVnia

Barnabei *Mittheilungen des roem. Instituts* 1888 p. 7, qui lapidem descripsit *in una delle case coloniche denominate Saputelli di sopra, presso Monte Giove.* **Repetita** in *Notizie degli scavi* 1888 p. 291.

---

207 tabula ex lapide tiburtino *usata già come materiale di fabbrica nella diruta chiesetta rurale di s. Salvatore ai piedi di Monte Giove.*

u. c. 743

PAVLLO · FABIO · MAXI*mo*
COS · PONTIF · PATRON
COLONIAE

Barnabei *Mittheilungen des roem. Instituts* 1888 p. 8 et *Notizie degli scavi* 1888 p. 291.

CVII. INTERAMNIA (*Teramo* p. 485).

208 rep. Teramo prope stationem viae ferratae. Servatur ibidem in curia.

D M
ARCHIPETAE
EVNVCHO
MERENTI
5 DOMINI

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 109 descriptam a praefecto Teramensi.

---

209 rep. Teramo prope stationem viae ferratae. Servatur in curia.

D M
VA · LERI · AE
PRAE · TVT · TI
A · NAE · COIV
5 GI · DRO · SE ·
RVS · INT ·
B · M ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 109 descriptam a praefecto **Teramensi.**
6 *Int(eramnatium servus).*

CX. TRVENTVM (*ad ostia fl. Tronto* p. 492. 699).

210 tabula marmorea pulchris litteris rep. ad ecclesiam S. Mariae a Vico in valle Vibratae.

patera OB·MERITA clava Herculis
CLAVDIAE · HEDONES · ET · MEMORI
AM · TI · CLAVDI · HIMERI · FILI · EIVS
CVLTORES · HERCVLIS · VNIVERSI · IV
RATI · PER · I · O · M · GENIVMQVE · IMP ·
CAESARIS · NERVAE · TRAIANI · AVG ·
GER · ITA · CENSVERVNT ·
PLACERE · SIBI · POSTERISQVE · SVIS ·
VTI · QVODANNIS · IN PERPETVVM ·
VI · IDVS · FEBR NATALE · TI · CLAV
DI · HIMERI · COLERENT · VESCE
RENTVRQVE · IN TEMPLO · HER
CVLIS · QVOD · SI · ITA · NON ·
culter

FECISSENT · TVNC · EO · AN simpulum
NO · QVO · CESSATVM · FVISSET ·
HI · CVLTORES · HERCVLIS · QVI ·
IN · TITVLO · MARMOREO · SCRI
PTI · SVNT · POSTERIQVE · EORVM ·
INFERRENT · CVLTORIBVS ·
IMAGINVM · CAESARIS · N · QVI ·
SVNT · IN · VICO · STRAMENT ·
ANNVOS · SH · CC · N ·
ITEM
MAT
crater

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 167 (cf. *Bullett. dell. Instituto* 1885 p. 19).

CXI. ASCVLVM PICENVM (*Ascoli Piceno* p. 494. 699).

211 ad C. n. 6415*a*. Fiorellius *Notizie degli scavi* 1889 p. 220 **accuratius** sic edidit ad ectypum descriptam

D · M
P · SALVI · PHILANTI
VETER · SIBI · ET ·
SALVIAE · CYPARE
VXORI · ET · SALVIO · DI

212 fragmentum lapidis Tiburtini Asculi in apside media ecclesiae **cathedralis** muro immissum.



*imp. c*AESA*r* ....
*tribu*NICIA · PO*testate*

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 254 ad ectypum missum a Gabriellio. Adnotat editor hoc fragmentum et n. 5181 non eiusdem esse tituli.

---

213 in lapide Tiburtino rep. Asculi.

E I
OCHVS
X · VIR

Gabrielli apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 622.

---

214 in lapide Tiburtino rep. Marino del Tronto.

IO · P · F · VI
II · VIR QVINQ
C · LAELIO · C · F · P*il?*
SAPIENTI

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 45.

---

215 in lapide Tiburtino rep. Asculi.

IF · DVOV*ir*
VIR · QVIN
*si*BI · ET · SVI*is*

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 253.

---

216 lapis Tiburtinus rep. Asculi Piceni. Destinatus est oppidi museo.

C · FVNDANIVS C
BATO
SEX VIR
VIVOS · FECIT

Gabrielli apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 48.

217 rep. Asculi ad S. Leonardi.

D M
M · VALERIO · COL · L ·
VERNAE · SEX · VIR
AVG ET TIB
5 IANVARIVS · *c*OL · DI*sp* ·
QVI FVERAT · *arc*ARIVS
EIV*s* *i*TEM
VIBIA PRIMIL*i*A VXO*r*
*s*IB*i* *e*T · PO*ste*RIS EORVM

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 253.
3. 4 *sexvir Aug(ustalis) et Tib(erianus)*. — 7 *eius* scilicet *coloniae*.

218 Asculi rep. *piazza Arsingo.*

FRE*i*
PROT
FREIA · T · L · *i*
FREIA · T · L · C
5 *e*T · FREIVS · T
LESBIV
IN · F · P · XI
IN · A · P · X

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 254.

219 rep. Asculi in abside dextra ecclesiae cathedralis.

PONTVLENA CAS
TA · LOL · PROCVLE
FILIAE DVLCISSIME
BENE MERENTI
5 FECIT · Q>E BIXIT
ANNIS XXXV

Gabrielli apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 531.

CXII. *Inter Asculum et Truentum* (p. 501. 699).

220 cinerarium marmoreum rotundum in coni formam redactum. Repertum in regione *Centobuche* prope Monteprandone.

OSSA
corona
THEOPOMPVS · ET · ATTICE
THEOPOMPO · F · V · A · III

Nescio quis apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 229.

CXIII. CVPRA MARITIMA (*Civita di Marano* p. 502. 687. 699).

221 ad C. n. 5301. Aram marmoream litteris optimis descripsit nuper Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 564.

L · CAECILIVS · PROCVLVS
L · CAECILIVS · CINNAMVS
PATER · PEQ· SVA
OB · HOC · AVGVST · ET · VI VIR
D · D · GRATIS DAT · EST

MEMOR' TIGIAE

6 extrema scalpro erasa sunt.

---

222 — 225 fragmenta fastorum rep. Cuprae Maritimae (cf. C. n. 5289. 5290) in colle q. d. *Civita*. Scripta sunt in lapidibus Tiburtinis, sed non omnia eiusdem lapidis esse adfirmat Gamurrinius.

222

Q C *alenus p. uatinius* u. c. 707
BELLV*m alexandrinum*
T · AQVILLIVS · T · F
SEX · LVCCEIVS · T
C · IVLIVS · CAESAR · TE*r m. lepidus* u. c. 708
C · CAESAR · DE · G*alleis*
AD OCEANV*m*

Supplementa sunt fere Mommseni.

223

*l. anton*IVS · CONS*ul pugnauit contra* u. c. 713
*caesare*M BELLO · PER*usino*

Supplementa proposuit Mommsenus apud Gamurrinium dubitans.

224

/S · C · F TVS
cn. domitius C · SOSSIVS X u. c. 722
*bellum actie*N S E P
M · MESSAL
C · F · QVINQ·
AESIVS · L · F
imp. caesar iii m. C O R V I N V S u. c. 723
m. titius CN · POMPEIVS
I N I *u s*

Ordinavit Mommsenus.

2 *bellum Acties(e)* est item in fastis Amiterninis n. 4191. Significatur annus belli coepti, non proelii. — 5 nota anno 722 Cuprae II viros creatos esse potestate quinquennali.

225

AD · PORTAM ...
..ESAR · AVG · F · T*riumphavit?*
TVS · K · NO ..
NONIS · IDE

Edidit Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 562 sq.

1 *t*[*rigeminam*] proposuit Hirschfeld. — [2 si fuit *triumphavit*, significatur Tiberii triumphus a. 765, sed, ut monet Hirchfeld, potest item cogitari de tribunicia potestate Tiberio concessa. TH. M.]

---

226 Cuprae Maritimae.

DIV
DIV
ADN
AVG
S · CV*prensis*

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 565.

Commodi videtur fuisse.

---

227 fragmentum tabulae aeneae rep. Cuprae Maritimae in colle q. d. *Civita*.

.. IAVER
NVS · LAR..
QVE BOSAN..
IAMQVE
EORVM · RECEPIT
DETELIVS · A

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 563.

Haec tamquam supplementa Mommsenus et Gamurrinius proposuerunt: [..... *cos. ordo populusque Bosanus A. Caecinam Alienum Largum patronum coop*]*taver*[*unt; A. Caecina Alie*]*nus Larg*[*us ordinem populum*]*que Bosanu*[*m in fidem amicit*]*iamque* [*liberos posterosque*] *eorum recepit.* [*Egerunt legati*] *Detelius A* ....

---

228 fragmenta duo quae unius videntur tituli, litteris magnis et bene sculptis *in cima alla collina di s. Basso.*

a CRVSTENV
*ae*DIFICANDAM

b L · AE
AI

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 566.

229 fragmentum lapidis Tiburtini muro immissum monasterii quod fuit S. Bassi.

VS · C · F · VEL · SI
C · PAPIO · C · F
C · PAPIO · C · F · CR ·
TI_IA · C · F · M

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 566.

---

230 Cuprae Maritimae.

AVCILIA ·
vest¯IBVLVM ET
D · S · P

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 564.

---

231 fragmentum marmoreum rep. Cuprae Maritimae.

\SOR
\MA · FVIT · TESSERA
XVIIS · MENSES · IIII
C · SATVRIVS · T · F
C · TVLLIENVS · P · F
I P

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 564.

---

232 Cuprae Maritimae.

PEDAR
NVMID
M · PRA
I R V

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 565.

---

233 Cuprae Maritimae.

NOETO · \
ORVM
VE
D O RYPH*oro*
FILIO · PIIS*simo*

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 565.

---

234 Cuprae Maritimae.

T · VEÌD
L · PICE

Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 565.

Alia fragmenta ibidem detecta hic omittenda censui (**Gamurrini l. c. p.** 565).

CXIV. FIRMVM PICENVM (*Fermo* p. 508. 700).

235 ad C. n. 5410. Est urbana VI 19778.

236 Firmi.

vALERIVS · SEX · F
rVFVS · AVG

Mecchi misit Mommseno a. 1886.

CXV. FALERIO (*Fallerone* p. 517. 687. 700).


237 Montegiorgio.

T · SILLIVS KARVS
VIVOS POSVIT · SIBI · ET ·
VENITIAE · PRISCAE · CON
TVBERNALI CARISS
ET IANVARIA · FIL · *sic*
IN FR · P XX IN AGR · P · XX
QVI · HOC · VIOLARIT
DABIT · AERARIO · FA
LERIENS HS ∞ ∞

Compagnoni Natali apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 725. **Cf.** IX 5450.

CXVI. *S. Ginesio* (p. 525.)

238 lamina aurea alta 0.046 m., lata 0.034, rep. in sepulcro prope Ripe San Ginesio. Exhibuimus secundum editionem Italicam, nec multum discedit delineatio Zangemeisteri. Is lectionem temptavit hanc: *ad oc*[*u*]*loru*(*m*) *dolorem aut ang*(*orem*) — vel *ang*(*inam*), litterae ELI dubiae — *ligavi patri et matri meo*(?) *toginamamarem namfallum tolof* (*g*? *s*?) *famon exaton malemargon.* Videntur nomina esse daemonum.



Silveri-Gentiloni apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 157. **Zangemeister** descripsit a. 1885 Romae apud Fiorellium.

CXX. TOLENTINVM (*Tolentino* p. 530. 688).

239 fragmenta duo marmorea rep. Tolentini in ecclesia S. Catervi.

IMP CAES
LICINIO · GALLIENO
PIO · FELICI · AVG ·
PONTIFICI · MAXIMC

ES
P

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 166.

VIAE PICENI (p. 580).

240 col. mil. viae Salariae rep. in monte Iovis prope Hadriam Piceni, deinde *in una delle case coloniche denominate dei Saputelli di sotto.*

PCXXV

Barnabei *Mittheilungen des roem. Instituts* 1888 p. 13 et denuo *Notizie degli scavi* 1888 p. 291, qui descripsit.

INSTRVMENTVM DOMESTICVM

REGIONVM ITALIAE II. IV. V (p. 604).

Tegulas, amphoras, reliqua ad instrumentum quod vocamus domesticum pertinentia, quae Tarenti prodierunt, composuit Viola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 117 sqq. et 1885 p. 258 sqq. Magna pars Graecas inscriptiones exhibet, quae hic omittendae sunt. Ex Latinis fragmenta nonnulla utpote minoris momenti seclusi. Loca ubi plurima detecta sunt, dicuntur *Santa Lucia*, *Montedoro*, *Peripato*, ad mare versus quod vocant *piccolo*.

Tegulae Tarentinae.

241 1 loco incerto.

ƎATƆVA

Viola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 123 n. 99.

241 2 ad thermas rep.

A · FVLVIS
ZoSIMVS

L. c. 1884 p. 123 n. 97.

---

3 ad thermas rep.

VENoNI
PRISCI

L. c. 1884 p. 123 n. 98.

---

4 loco incerto.

NE' ///

L. c. 1884 p. 123 n. 100.

Amphorae Tarentinae.

242 1 Montedoro.

\GA

L. c. 1885 p. 285 n. 248.

---

2 Montedoro.

ALAVCVS H
MA'FO''S

L. c. 1885 p. 282 n. 204.

---

3 Montedoro.

ALIX

L. c. 1885 p. 282 n. 206.

---

4 Montedoro.

////ИIИA

L. c. 1885 p. 285 n. 257.
Cf. 6079, 2.

---

5 Montedoro.

ΛTIOCVS

L. c. 1885 p. 284 n. 234.

242 6 sine loco.

APOLONI

L. c. 1885 p. 284 n. 235.
Cf. 6079, 5.

---

7 S. Lucia.

C · ARISTO

L. c. 1884 p. 122 n. 66, melius 1885 p. 283 n. 223.

---

8 Montedoro.

ATHE

L. c. 1885 p. 288 n. 292.

---

9 sine loco.

L · BAI

L. c. 1885 p. 287 n. 276.

---

10 Montedoro.

· BARN

L. c. 1885 p. 288 n. 293.

---

11 Montedoro.

BL

L. c. 1885 p. 286 n. 270.

---

12 Montedoro.

BO

L. c. 1885 p. 286 n. 267.

---

13 Montedoro.

Q C R

L. c. 1885 p. 286 n. 269.
Cf. 6079, 17.

---

14 Montedoro.

ACAE

L. c. 1885 p. 284 n. 244.

---

15 loco incerto.

OꟻƎAϽ

L. c. 1885 p. 287 n. 286.
'*Nel collo poi stanno graffite parechie lettere, cioè da ùna parte* <BO, *dall' altra* B'.

242 16 Montedoro.

\C A.M

L. c. 1885 p. 283 n. 230 (eadem videtur fuisse n. 229).

17 Montedoro.

CALLI

L. c. 1885 p. 284 n. 237.
Similes habent //ALLI et CALL//.

18 S. Lucia.

COD////

L. c. 1884 p. 124 n. 111 et 1885 p. 285 n. 255.

19 Montedoro.

CoNO

L. c. 1885 p. 285 n. 256.

20 *nel Peripato.*

DACVS

L. c. 1885 p. 287 n. 278.

21 *nel Peripato.*

DAMA

L. c. 1884 p. 124 n. 114 et 1885 p. 285 n. 250, item 1885 p. 287 n. 281.
Cf. C. n. 6079, 20.

22 sine loco.

DAꓤD

L. c. 1885 p. 283 n. 231.

23 Montedoro.

DASIO

L. c. 1885 p. 282 n. 213.

24 S. Lucia.

DEM

L. c. 1885 p. 283 n. 219.

25 Montedoro.

DICA////

L. c. 1885 p. 282 n. 216.

242 26 Montedoro.

DIOD

L. c. 1885 p. 282 n. 207.

---

27 Montedoro.

EVNo

L. c. 1885 p. 285 n. 253.

---

28 Montedoro.

GLAVCIA

L. c. 1885 p. 282 n. 217.

---

29 Montedoro.

IP · SVA

L. c. 1885 p. 282 n. 215.

---

30 Montedoro.

HERAS

L. c. 1884 p. 124 n. 109 et 1885 p. 284 n. 236.

---

31 sine loco.

MƎ///VƎH

L. c. 1885 n. 285 n. 249.

---

32 sine loco.

IT · AИOƎ⅃

L. c. 1885 p. 283 n. 228.

---

33 Montedoro.

· LVSI · MEDIQ
C A L A M A N

L. c. 1884 p. 124 n. 108, melius 1885 p. 281 n. 202.
Eiusdem officinae videtur 1885 p. 282 n. 205.

---

34 Montedoro.

LVSIC////

L. c. 1885 p. 282 n. 214.

---

35 sine loco.

|˪VSIW ACI

L. c. 1885 p. 284 n. 233.
Est *Lusimaci*.

242 36 Montedoro.

PM

L. c. 1885 p. 286 n. 268.
Bis legitur.

---

37 *a* sine loco.
b S. Lucia.

a ƎHAM

b MAHE

a L. c. 1885 p. 285 n. 251.
b L. c. 1885 p. 287 n. 285.

---

38 Montedoro.

ME

L. c. 1885 p. 286 n. 264.

---

39 sine loco.

Q· MEN

L. c. 1885 p. 283 n. 222.

---

40 sine loco.

MEИOL

L. c. 1885 p. 287 n. 275.
Cf. 6080, 16.

---

41 Montedoro.

NICE

L. c. 1885 p. 282 n. 208.

---

42 Montedoro.

ЯoᑎƎƆIN

L. c. 1885 p. 282 n. 209.

---

43 Montedoro.

NIGRI

L. c. 1885 p. 284 n. 242.

---

44 Montedoro.

NoN

L. c. 1885 p. 286 n. 272.

242 45 *a b c* Montedoro.
d S. Lucia.

a VꓕƆO · W
EVDE

b M//////
ƎD//////

c M · OCTAV

d OCTAVI

a L. c. 1884 p. 123 n. 105, melius 1885 p. 281 n. 200.
b 1884 p. 124 n. 106, melius 1885 p. 281 n. 201.
c 1884 p. 124 n. 107; 1885 p. 282 n. 211 (cf. n. 212).
d 1885 p. 287 n. 280.

---

46 S. Lucia.

POSICVR
///Ⴖ

L. c. 1885 p. 281 n. 203.

---

47 Montedoro.

RVMA

L. c. 1885 p. 287 n. 283.

---

48 S. Lucia.

///D · SAB

L. c. 1885 p. 286 n. 266.

---

49 *nel Peripato.*

SABINE

L. c. 1884 p. 123 n. 102 et 1885 p. 286 n. 273.

---

50 *nel Peripato.*

L · SALVI

L. c. 1884 p. 123 n. 103 et 1885 p. 287 n. 274.

---

51 sine loco.

SAM

L. c. 1885 p. 285 n. 252.

---

52 *a* Montedoro.
b S. Lucia.
c Montedoro.

a SARAPIO

b SARAΠI///

c ///ARAPI

a L. c. 1885 p. 284 n. 241.
b 1885 p. 284 n. 239.
c 1885 p. 284 n. 240.

---

242 53 S. Lucia.

N · SCAR

L. c. 1885 p. 283 n. 227.
Altera ibidem prodiit, similes duae Montedoro.

---

54 sine loco.

SOCRATO//////

L. c. 1885 p. 287 n. 279.

---

55 *nel Peripato.*

SOSABB////

L. c. 1885 p. 287 n. 277.

---

56 Montedoro.

SOT

L. c. 1885 p. 285 n. 259.

---

57 S. Lucia.

ƎAПƧ

L. c. 1884 p. 124 n. 110 et 1885 p. 284 n. 238.
Idem *Spae(rus)* 6079, 52.

---

58 S. Lucia.

SPE

L. c. 1884 p. 123 n. 101.
Similem Conze descripsit in hortis Giovinazza.

---

59 S. Lucia.

TEVCR · ⅋

L. c. 1885 p. 283 n. 220.
Eiusdem est fragmentum 1884 p. 122 n. 68 = 1885 p. 283 n. **221**.

---

60 Montedoro.

VHEILI

L. c. 1885 p. 282 n. 210.
Cf. 6079, 55 C · VEHILI.

242 61 Montedoro.

|PIL

L. c. 1885 p. 286 n. 271.

---

62 Montedoro.

ROS · Q · N

L. c. 1885 p. 283 n. 218.

Lucernae Tarentinae.

243 1 sine loco.

AN////

Viola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 122 n. 73.

---

2 sine loco.

ASIΛC

L. c. n. 69.

---

3 sine loco.

AƧILIΛC

L. c. n. 70.

---

4 sine loco.

EROS

L. c. n. 71.
Cf. 6081, 27.

---

5 sine loco.

IVNI ALEXI

L. c. n. 77.

Vascula Tarentina.

Fere omnia fragmenta sunt vasorum Arretinorum aliunde nota.

244 1 sine loco.

VS · ƆA.DI

ΛΕΝΟLΑ

Viola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 123 n. 85.

244 2 sine loco.

M · COR

SMO

L. c. n. 83.

---

3 sine loco.

P CORNE

FIRMVS

L. c. n. 84.

---

4 sine loco.

T · FR/ ////

L. c. n. 92.

---

5 sine loco.

M IVLI

L. c. n. 91.

---

6 sine loco.

L · MA

L. c. n. 82.

---

7 sine loco.

M · PVB'////

L. c. n. 86.

---

8 sine loco.

NICO///

L. c. n. 90.

---

9 sine loco.

RASINI

L. c. n. 89.

---

10 sine loco.

S · E

L. c. n. 87.

---

11 Usine loco.

IEII

SMIA

L. c. n. 93.
Cf. 6082, 80.

244 12 sine loco.

A · TITI
FIGVL

L. c. n. 88.
Cf. 6082, 81.

13 sine loco.

A · VIB
AR/EI

L. c. n. 94.
Cf. 6082, 86.

ADDITAMENTA AD VOL. X.

REGIONIS ITALIAE TERTIAE PARS PRIOR.

BRVTTII.

I. REGIVM IVLIVM (*Reggio di Calabria* p. 3. 1003).

245 tabulae duae marmoreae Regii repertae eandemque inscriptionem exhibentes.

CORNELIAE · M · F · SEVERINAE · BASSI ·
HVIC · REGINI · IVLIENSES · O · P · Q · PVBLICE ·
PRIVATIMQVE · DVM · VIXIT · ET · POSTEA · DE SE ·
OPTIME · MERITAE · STATVAS · CLIPEOSQVE
PECVNIA · PVBLICA · PONI · IVSSIT ·
T · FLAVIVS · T · F · PAL · SEVERINVS · CORNELIVS
SATVRNINVS · HERES · SVMPTV · R · P · REMISSO ·
DE SVO POSVIT · L · D · D · D

Lorenzo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 717.

In altero exemplari, ubi versus paullo aliter distributi sunt, legitur 4 OPTVME, 5 IVSSIT, 7 REI · P. — 2 solve *o(rdo) p(opulus)q(ue)*.

---

246 tabula marmorea rep. Regii.

M · AEMIL · M · F ·
FLAVIO · IVLIANO
LATINIANO · C · V
PATRONO
CVI CVM REGINI IVL
AERE CONLATO STATVAM
DESTINASSENT · IS
HONORE · CONTENTVS
S · P · P

Lorenzo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 716.

247 rep. Regii in aedificio antiquo.

IVLIAE · C · F · AEMI
LIAE CALLITTAE *sic*
C · F · SACERDO
TI · OB MVLTA ·
MERITA EIVS
REG · IVL · S P
D D

Spanò-Bolani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 91.
2 scr. GALLITTAE.

---

248 rep. Lazzàro. Servatur Regii in museo.

D · M ·
CALISTE
VIXIT · AN
VIIFECCRYSO
GONVS PAR

Lorenzo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 67.

---

249 fragmentum marmoreum rep. Regii. Servatur in museo.

HYGINVs
RI·ET·

Lorenzo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 139.

I *a*. *Inter Regium et Nicoteram.*

250 fragmentum marmoreum rep. Palmi, dum fit nova via ferrea.

M B
*c*HRYSOGONo
VO · LARTIANVS
*pa*TER · B · M · D · S · F

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 283 ad ectypum.

---

251 rep. ibidem.

d. *m*
ENERIS
*vix. a*NNIS LXV
TALIO
EMOFILI
BMF

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 283 ad ectypum.

252 rep. ibidem.

d. M
IDIA
IVSA
V · A XXX
M · CONI

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 283 ad ectypum.

II. LOCRI (*Gerace* p. 5. 1003).

253 Gerace in aedibus privatis.

D · ❦ M ·
LESB · CORNE
LIVS · SITA · IIII ·
VIR · A . P · IIII V ·
I · D · Q · P · P · VIX ·
AN · XXXII · D · XVII
PARENT · FILIO
PIENTISSIMO
F · ❦

Descripsit E. Petersen a. 1889.

---

254 duo fragmenta rep. Locris. Destinata sunt museo Regino.

a OCTA
//F

b cORNELIAE
M · F
'TE

Lorenzo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 436.

II*a*. NICOTERA (p. 959).

255 tabula marmorea rep. Nicoterae.

D ❦ M
P · IVLIO ❦
LI · VIX · *ann.*
PARENT*es filio*
B M *f.*

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 715 ad ectypum.

IV. SCOLACIVM (*Squillace* p. 12).

256 ad C. n. 103. Descripsit Huelsen ad ectypum ediditque *Mittheilungen des roemischen Instituts* 1890 p. 69. Litterae antiquae sunt et eius temporis, quod requiritur.

3 numerus VI correctus est ex V.

V. AGER TEVRANVS (*Catanzaro* p. 13. 960).

257 tabella marmorea rep. *in un territorio del comune di Arena.* Iam extat Neapoli in museo publico.

D M S
IVCVNDA
VIX · AN · II · M · III
DIBVS · XI · PATER *sic*
EILIE DVLCISSIM *sic*

Descripsi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 433. Iosephus Novi in Actis Casert. 1885 p. 89 in Campania repertam dicit perperam.

VII. PETELIA (*Strongoli* p. 15. 960. 1003).

258 ad C. n. 119.

D · M ·
LVCESO
FRATER · BE
NE · MERENTI · F
VI · A · XXXVI

Lenormant *Bull. épigr. de la Gaule* III 1883 p. 14 n. 20.

---

259 quattuor fragmenta reperta inter rudera Peteliae antiquae loco qui dicitur *Pianette.*

a
L A
O · COS · P
M · F · MAR

c
RVM
RISAL

b
AVG
FLAV

d
[illegible]
?*la* RIB AVG I

Contuli ectypa. Edidit Volante apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 171. Litterae fragmentorum *a* et *b* bonae, fragmentorum *c* et *d* minores et peiores sunt.

260 basis marmorea rep. loco qui dicitur *le Pianette.*

LVCILLAE · C · F · ISAV
RICAE
MVNICIPES · PETELIN
EX AERE · CONLATO ·
IN CVIVS · MEMORIM
MEGONIVS · LEO ·
REI · P · HS · C · M · N
LEGAVIT

patera — urceus

Contuli ectypum. Volante apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 172; Carmelus Mancini *Archivio storico per le province Napoletane* 11 (1886) p. 406.

Una reperta sunt fragmenta statuae aeneae mulieris.

[*Megonius Leo* tituli huius et sequentis idem est, ni fallor, atque M'. Meconius M'. f. Cor(nelia) Leo, ex cuius testamento kaput extat vol. X n. 113. 114. Is eo testamento praeter X milia sestertium vineam Caedicianam, quam haud dubie a matre Caedicia Iride hereditate acceperat, rei publicae Petelinorum reliquit. Megonia forma adest in titulo Petelino n. 8086.

O. Hirschfeld].

---

261 basis marmorea rep. loco qui dicitur *le Pianette.*

CAEDICIAE · L · F
IRIDI
MVNICIPES · EX
AERE · CONLATO
OB MERITA · MEGO
NI LEONIS · FILI EIVS
IN CVIVS MEMORI
AM · LEO · REI · P · HS C
M · N
LEGAVIT

patera — urceus

Contuli ectypum. Volante apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 172; Carmelus Mancini *Archivio storico per le province Napoletane* 11 (1886) p. 407.

Una reperta sunt fragmenta statuarum aenearum mulieris et viri.

REGIONIS ITALIAE TERTIAE PARS POSTERIOR.

LVCANIA.

XIII. POTENTIA (*Potenza* p. 21. 961. 1004).

262 ***presso la locanda detta di Pappaciccio, a due chilometri dalla città, in vicinanza del luogo denominato Bettelemme.***

FESTVS HIC
SITVS EST
ANNORVM IIX

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 283.

---

263 **Potentiae** *fabbricata in un muro del palazzo del Liceo.*

D M

FLAB'E BERVI
ANENI CƆIVGI QVI
VIXIT *an*NIS XXVI
P · OC///VSıV///ı
S · CV//////////OV
ΓANIS XVII
B M

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 282 ad ectypum quod misit Lacava.
2. 3 *Flabie Berulaneni?* — 5 *Oc*[*ci*]*us* *Iu*[*li*]*a*[*nu*]*s* vel *Iu*[*st*]*us?* — 6. 7 latere videtur formula *cum quo vixit*; numeri fortasse non recte traduntur.

XIII*a*. *Ager Potentinus.*

264 ***nell'*** *agro di Ruoti, sul confine tra la Lucania e l'Apulia.*

FIRMA ❖ AVGA
NTIANE FIKIE TI
TVKVM POSVi
T QVE VIXIT A
NNIS XXIIII D V

D M *sic*

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 282.

265 lapis calcarius rep. prope Pignolam *nella campagna in vicinanza del paese medioevale di Castelglorioso.* Est apud Ludovicum Coiro.

M·IIO AMIDO
I ·PRO · ET
VS · CAES
SER · ET · PARENTES
5 q. uIX AN · XVII · FILIo
PIENTISSIMO
ET · SIBI · FEC ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 379 ad ectypum quod misit Lacava.
1 *Ma[r]io Ama[n]do?*

---

266 lapis calcarius rep. prope Pignolam *nella campagna in vicinanza del paese medioevale di Castelglorioso.* Est apud Ludovicum Coiro.

SABINA · CAES
N · SER · SIT · TIBI
TERRA · LEVIS ·
VIX · AN · XIII ·
5 SABINVS · PATER · MAG
EPAVCTA · FILAE KARISME *sic*
POSVERVNT
VALE

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 378 ad ectypum quod misit Lacava.
5. 6 fortasse *Sabinus pater, mater Aucta.*

---

267 *contrada Moltone, nell' agro di Tolve, non lungi da S. Maria di Rossano.*

PONI IC.
VIX ANN
VES VICTOR
MARITVS COI
5 BM POSVIt

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 283 ad ectypum quod misit Lacava.

XV. GRVMENTVM (*Saponara* p. 27. 961. 1004).

Sebastiani Paoli quod scriptum reliquit 'Iter Grumentinum', possidet autem hodie Franciscus Paulus Caputi Grumentinus (cf. Corp. p. 28), ex eo excerpta dedit Racioppi *Archivio storico per le prov. Napoletane* IX 1884 p. 660 sqq. Libellus continet titulos triginta duos, quos in *tesoro camera* Caroli Danii ille descripsit, editos omnes praeter duos.

268 **ad** C. n. 260. Ita exhibet Sebastianus Paoli (Racioppi l. c. p. 668)

D · M
LIBERA
LI · QVI VI ·
AN · XXXX M ·
V COLLEGA
ET FRA
TER · B · M · F ·

---

269 Saponarae apud Danium PAOLI.

Q · VIBIEDIO
PHILARG*y*R*o*
MINISTR LAR AVG ·
AVGVST · MERC
EVSEBI ET
PATER FEC ·

Sebast. Paoli iter Grumentinum (inde Racioppi l. c. p. 667).
2 traditur PHILARGIVR. — 5. 6. [*Eusebi et pater fec(erunt)* intellege de collegio Eusebiorum. TH. M.]
Cf. C. n. 205.

---

270 Saponarae apud Danium PAOLI.

ATTIAE ❧
VITA · LIDI
VOLVM ·
NIVS POTHI*n*VS
SORORI
B · M · F

Sebast. Paoli iter Grumentinum (inde Racioppi l. c. p. 666).
4 traditur POTHILIVS.

---

271 Saponarae *accosto alla casa De Cunto, messa ed incavata ad uso di abbeveratoio di giumenti.*

filiae
*in*FELICISSIMA*e* · ·
. . . NOME MATER · · ·
QVE VIXIT AN · XX . . .
DIES XV . . . .

Racioppi *Archivio storico per le prov. Napole*[illegible] p. 669.

XVI. TEGIANVM (*Diano* p. 33. 962. 1004).

272 inter Salam et Padulam in fundo Francisci Santarsiero *in contrada Maria dell' Olivo.*

MV · SCVRACIVS · Ɔ · L ·
MARSVS
BENE QVIESCE

Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 73.
1 in. fuerit MV.

---

273 inter Salam et Padulam in fundo Francisci Santarsiero *in contr S. Maria dell' Olivo.*

D · M ·
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
5 CO*n*IVGI SVO
TITVLVM
BENE MER*en*
TI POSVIT

Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 73.

---

274 eodem loco Canale-Parola l. c. p. 73 haec tria fragmenta invenit:

a DIIS

b N NDVS PATER FEC

c I II OIVS

XVII. ATINA (*Atena* p. 37. 962).

275 fragmenta sex rep. Atinae, quae dicuntur unius tituli esse, litt magnis et bene sculptis.

a	*b*	*c*	*d*
LOGIS	MVS	$\overline{\text{IIII}}$	VIR
S MAR	CELL	VS	

e	*f*
OR	VM STERNE*ndum*
INC	HOAVER*unt*

Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 60.
In septimo fragmento ibidem detecto Canale-Parola l. c. legit:

g DVCE
D · D

XVIII. *Ager inter Atinam et Volceios* (p. 40. 963. 1004).

276 ad C. n. 384. Rep. prope Caggiano *in contrada Visciglieto.*

D · M
PONTIO FAVS
FILIO DVLC·
FEC PONT
urceus ET CAVIA patera
PAR QVI·
VIX AN · XIII
SCEL FVN

Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 53; Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 26 ad ectypum a Canale-Parola missum, quod ego quoque contuli.

8 [fortasse *scel(erati) fun(ere)*; conferendi C. VI, 9961: *mater scelerata, quae hoc facinus vidit* et 15160: *mater scelerata* et 21899: [*pare*]*ntes scelera-tissimi* aliique similes tituli. Th. M.]

XX. *Muro* (p. 46. 964).

277 ad C. n. 440. Muro Lucano, *contrada Casale in un muricciuolo, che serve di sedile innanzi ad una casa colonica.*

C·OCTAVIO·MARCIO
NI·VIX·AN·XXI·ET·
C·OCTAviO·SEVE
RO·VIX
VIIII C·OCTaVIVS
SEVERVS·PATeR

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 281.

278 rep. prope Muro Lucano.

EQVITIA · CE
LERINA · VI
X · AN·LV·AL
LIA · CRI · TO
NILLA · MA
B M F

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 378 ad ectypum.

279 Bella *contrada di Pietra scritta.*

FELICVLA
VIX AN VI
ATIMETVS
SoKA F

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli sca* 282.

280 Raia S. Basile prope Muro Lucano.

/////PIVS FELI
CISSIMVS VIX
AN · LIIII MA
NILIA FORTV
*na*TA C · B · M · F

Lacava apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 282.

XXII. EBVRVM (*Eboli* p. 49).

281 ad C. n. 453. Pars tituli (1—3 ex.) extat Olevano *sul Tusciano* **haec:**

M · P · C
GENTIA
ΓN S I VM

Descripsit Canale-Parola apud Fiorellium *Notizie degli scavi* **1884 p. 90.**

XXV. VELIA (*Castellamare della Bruca* p. 51. 1005).

282 fragmentum tabulae marmoreae litteris evanidis rep. Veliae.

L
MIL · EX · CLA*sse*
VAR R

Contuli ectypum. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 **p. 281.**

---

283 fragmentum tabulae marmoreae repertum Veliae.

MIL
XII · FEC · FI
VM · SABINV
*b*EN · MER · N · M
C ·

Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 281. Vidi **ectypum** non satis perspicuum.

---

284 litteris pessimis Veliae apud Alasium.

M E *sic*
LVCRETIVS
ADVLESCES
AMANTISSIMVS
VIXIT·ANN·VIIII·
MIS PVFIVS
CAMPANVS ALVM
NO · B · M

Contuli ectypum. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 281.
6 [fortasse *m(ense) I Spu[r]ius*. TH. M.]

285 fragmentum tabulae marmoreae repertum Veliae.

XXX
AMA
CONiu
uI · B · M

Contuli ectypum. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 281.

XXVII. PAESTVM (*Pesto* p. 52. 964).

286 ad C. n. 472. Pars quae superest nunc illata in museum Neapolitanum edita est a Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 348.

RONIVS · OPTA
AC · MENT · BON
AM · BASIM PLVTEM
SACR

287 ad C. n. 489 (cf. p. 964). Ediderunt Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 97 et Fiorellius *Notizie degli scavi* 1886 p. 337 ad ectypum, hic legens v. 5 COIVCI.

288 cippus marmoreus rep. a. 1889 Paesti ad templum q. d. Pacis.

Q CEPPIO Q F
MAEC MAXIM
PATRONO COL
LIB CEPPIAE
5 IVSTAE
REP CVR

Descripsit F. von Duhn ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 92. Recognoverunt post illum Zangemeister et Domaszewski.
6 *rep(onendum) cur(arunt)*.

REGIO ITALIAE PRIMA.

CAMPANIA.

XXIX. PICENTIA (*Vicenza* p. 60. 965).

289 in sarcophago anaglyphis ornato rep. Montecorvino Rovella prope Picentiam in fundo Michaelis Spirito.

D · M
GALATORIAE
CONSTANTINAE
VIX · AN · XVIIII
M · II · D · XXIII · M
GALATORIVS////
CESSIO · FILIAE
PIENTISSIMAE

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 255 ad ectypum quod misit Guglielmi, qui antea ediderat in *Rivista dell' associazione nazionale degli scienziati* II fasc. 3 (Neap. 1878) p. 81.

XXX. SALERNVM (*Salerno* p. 61. 965. 1005).

290 ad C. n. 8126. Edidit Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 132.

291 fragmentum tabulae marmoreae rep. Salerni in pavimento ecclesiae cathedralis.

TI CAESARI II
DRVSO CAESA

Vidi ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 254 ad ectypum quod misit Guglielmi, qui hunc titulum et sequentes ediderat in ephemeride *La Frusta di Salerno* V 1883 n. 67. 78. 82.

292 Salerni.

D · M
C · IVLIO · GERM*a*
IO · MIL · CL · PR · MI*s*
*ii*I · TIGRIDE · VIX
ANN · XXXX · HERE
DES B · M · F

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253.

293 tabula marmorea rep. a 1874 Salerni.

D < M <
AELIAE < MINE
RVINAE < PARE
NTES < DVLCIS
SIMAE < FILIAE
VIX < AN < II < ME
IIII < DI < II <

Descripsi ad ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 254.

---

294 Salerni ad domum architecti Pasquale Zarra.

DIS · MANIBVS ·
P · BABERIVS · HYMNVS · V · M · $\overline{\text{VIII}}$ · D · $\overline{\text{V}}$ ·
BABERIA · PHOEBEBE · MATER

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 255, cui ectypum misit Guglielmi.
3 litterae BE errore bis scriptae.

---

295 Salerni.

L · CAIILIO ·
PAN ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253 ad ectypum quod misit Guglielmi.

---

296 Salerni.

C · CVRTIO
PRIMIGENIO · CVRTIA
SATVRNINA · SOROR

Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 114.

---

297 tabula marmorea rep. a. 1874 Salerni.

D · M · ECLECTES
VIX · ANN · X
FEC · MATER
FILIAE

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253 a Guglielmio descriptam.

---

298 Salerni.

EPILLIAI · C
C · IV
EPILLI

Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 115.

299 Salerni.

EPILLIAE
PVTIOLANAE

Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 114.

300 protome mulieris ex lapide tofaceo alta m. 0,40 rep. Salerni. In pectore scriptum est

LIBERALIS · PI

Guglielmi apud Fiorellium. *Notizie degli scavi* 1884 p. 114.

301 tabula marmorea litteris tenuibus rep. Salerni in pavimento ecclesiae cathedralis.

MAXIMAE SI
MONIS FILIAE
VIX AN XVI M
II DIEBV II SIMO
5 NINASSA II FILIAE FEC

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 254 ad ectypum quod misit Guglielmi.

302 tabula marmorea rep. Salerni.

Q · NVMONIVS
Q · L · DIBVS

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253.

303 Salerni.

NVMONIA · Q · L ·
GAZA

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253.

304 tabula marmorea rep. Salerni.

DIIS MANIBVS
NYMERIVS SITTIVS
PRIMIGENIVS · VIXIT
ANNIS · XXIIII · MENS III
5 DIEBVS · XII
THETIS · MISERINA · VIXIT
ANNIS · XXII · MEN · VI · DIEB · VII ·
PATRONA · SITTIA · AVLE · LIB · LIBERO

Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 114.
8 fortasse *lib(erto) liber(tae)q(ue)*.

305 *piccola stela* rep. Salerni in necropoli antiqua.

OVIAE
AVTODICE
V A XXI

Contuli ectypum. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 253.

---

306 rep. Salerni in sepulcreto.

CN · POM · PHILADELPH
SIB · ET · POM · ZOSIMAE
ET · IVCVNDO · F · SVO
ET · SVIS · F

Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 114.

---

307 rep. Salerni.

d M
IA QART *sic*
cl AVDIO
ENTI
SVoFECIT
M
i · S

Descripsi ad ectypum. Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 197.

2 QART/ Guglielmi, sed ultimum vestigium in ectypo incertum est.

---

308 rep. Salerni. Litteris elegantibus.

D M
VLPIO EVTYCETI
QVI BIXIT ANNIS XX
VII · MES · VI · DIES X
BALERIA BERECVND
A · COIVGI BENEME
RENTI FECIT

Contuli ectypum. Guglielmi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 197.

XXXIII. STABIAE (*Castellamare* p. 84. 966. 1006).

309 urna cineraria rep. Gragnano in horto conventus Augustinorum.

D M
P · MINDI
FAVSTI

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 65.

310 urna cineraria marmorea rep. Casola di Napoli in ecclesia S. Agnetis.

L · CASSI · KAPITONIANI
QVI · VIXIT · A / / / / / /
D · XX · L · CA*ssius* / / / / /
DVS · ET · VOLCASIA S*p*A*t*ALE
PARENTES FILIO · B · M · FEC

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 228 ad ectypum quod misit Colonna.

XXXIV. POMPEII (p. 89. 967. 1006).

311 ad C. n. 808. [Ad Aeneae elogium iam accedit repertum a. 1882 ad forum fragmentum marmoreum alterum hoc, quod cum ante invento coniunxi et explevi. TH. M.]

IN
*bell*O · LAVRE*nti ges*TO · NON·CON
*pa*RVIT · APPE*llatus* Q EST INDIGENS
*pa*TER · ET · IN · DE*orum n*VMERO · RELÁTVS

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1882 p. 282.

312 ad C. n. 901. Mancini *Atti della R. Accad. di archeol. di Napoli* XII (1887) P. 2 p. 4 v. 1 legit ··· SIMVS, 2 ··· RCIDVS.

313 ad C. n. 904. Mancini l. c. liturae v. 3 convenire ait *C. Caesare Aug.*

314 ad C. n. 8148 (cf. p. 1006). Mancini *Atti della R. Acad. di archeol. di Napoli* XII (1887) P. 2 p. 24 sq. in antica v. 2 legit VEIAS. Alterum titulum ita descripsit:

L · MEVIVS · L · F
T · VIBIVS · C · F · VARVS
DVoVIR · I D/////

315 fragmentum tabulae marmoreae rep. Pompeis (reg. VIII ins. 29 n. 21).

... CIA
*s*ACERD · V*eneris*
ET · CERER*is*
EX · DEC · DEC

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 91.

316 *cippo in forma di pilastrino* rep. Pompeis (reg. VIII ins. 2 n. 21).

A · A · P · R · D · D ·
GRATVS · CAESAR
L · MINIST · IVSSV
Q · COTRI · D · V · I · D
5 C · ANNI · MARVLI
D · ALFIDI · HYPSAI
D · V · V · A · S · P · P
M · SERVILIO · L · AELIO p. C. 3.
COS

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 44.
1 [possis cogitare de lectione tali: *Annonae Augustae populi Romani donum dat.* TH. M.]

---

317 tabula marmorea bonis litteris reperta Scafati.

~~LIOS C L PHILOMVS~~
MAG · PÁGI · FELICIS
SVBVRBANI · EX · TESTAM
ARBITRATV
5 RVFIONIS · L · HS CCIↃↃ

Descripsit Mau in aedibus Morlicchio Scafatensis ediditque *Mittheilungen des roem. Instituts* 1889 p. 344.
1 LIOS corr. in LIVS.

---

318 in sedili sepulcrali detecto Pompeis extra portam Stabianam.

M · ALLEIO · Q · F · MEN · MINIO · II · V · I · D · LOCVS · SEPVLTVRAE · PVBLICE · DATVS · EX · D · D ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 280.

---

319 lapis marmoreus altus m. 1 rep. Pompeiis.

CLAVDIAE
LAVDICAE
AVG · LIB ·
VIXIT · ANN ·
5 LV ·

Iosephus Novi in Act. Casert. 1883 p. 138.
Recepi quamquam Noviana est.

320 tabula marmorea rep. in sepulcreto retecto a. 1886 in fundo Angelae Pacificae, a Pompeis meridiem versus prope amphitheatrum.

ALFIAE N·L·
SERVILLAE

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 337; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 123.

---

321 cippus marmoreus rep. in fundo Angelae Pacificae.

L·
CAESIO L·L·
LOGO

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 34; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 131.

---

322 tabula marmorea rep. Pompeis ad viam q. d. sepulcrorum.

N·CVRTIVS·N·F
SPVRIANVS·FRATER

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 169.

---

323 in lapide tofaceo rep. Pompeis (reg. VIII ins. 2 n. 21).

C·EGN
D

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 135.
Eundem videri atque C. Egnatium Postumum tituli n. 787 adnotat Sogliano.

---

324 cippus marmoreus ibidem rep. ubi n. 320.

FESTAE·APVLEI·F
VIX·ANN·XVII

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 336; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 125.
1 APVLLEI Sogliano.

---

325 *piccola columella di marmo bigio* rep. Pompeis extra portam Stabianam.

IANVARI
V·A·II

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 369.

326 tabula marmorea rep. ibidem ubi n. 320.

P · MANCIO P · L · DIOGENI
EX · TESTAMENTO · ARBITRATV
MANCIAE · P · L · DORINIS

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 33; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 133.

---

327 *columella di marmo bigio* rep. Pompeis extra portam Stabianam.

SATVRNINA
V · A · XX

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 45.

---

328 cippus marmoreus rep. ibidem ubi n. 320.

TIT · Ɔ · L · VESBINA

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 34; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 131.

---

329 cippus marmoreus rep. ibidem ubi n. 320.

TITIA · Ɔ · L · OPTATA

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 34; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 131.

---

330 duo cippi eodem titulo inscripti ex lapide tofaceo rep. Pompeiis ad portam Stabianam.

M · TVLLIO
M · F
EX · D · D ·

Descripsit Huelsen utrumque. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 280. Puncta om. Huelsen.

---

331 Pompeiis *sopra marmo rotondato, con trecce di capelli a rilievo.*

TVTIAE · Ɔ · L ·
LICENTIAE

Iosephus Novi in Act. Casert. 1883 p. 139.
Fide stat editoris.

332 tabula marmorea rep. ibidem ubi n. 320.

cONVIVA
VEIAES·
VIX·AN·XX·

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 336; Mau *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 126.

XXXV. NVCERIA ALAFATERNA (*Nocera* p. 124. 969. 1007).

333 cippus marmoreus rep. a. 1854 S. Egidio Monte Albino via *Megaro* in fundo fratrum Ferraioli. Extat ibidem.

D · M
POMPONIAE
TYCHE
VIX·AN XIX·MEN·IX
DIEB · XXIII
M · VOLCIVS
NVCERINVS
F · B · M
ET SIBI · ET · SVIS

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 256 ad ectypum; Canale-Parola *Peregrinazioni storiche* p. 129.

XXXIX. NOLA (*Nola* p. 142. 969. 1008).

334 rep. prope Nolam in fundo canonici G. Manganelli, apud quem extat.

L · METTIVS · L · F ·
CAM · MAXIMVS · DOMo
ATRIA · MIL· COHOR · VIIII
PR · HIC· SITVS · EST · VIXIT
ANNOS · XXVIII · MILITAVIT
ANN · XI · VSVRAE · VITAE
SORTEM · MORTI · REDDIDIT
IN · FRONTE · PED · XII
IN · AGRVM · PED · XVI

Iannelli Acta Casert. 1888 p. 10.

6. 7. *Usurae vitae sortem morti reddidit.*

XLI. NEAPOLIS (*Napoli* p. 170. 970. 1008).

335—337 inscriptiones scariphatae detectae in Pausilypo in pariete canalis antiqui.

335 MACRINVS · DIADVMIINI · AVG · L · PROC · ANTONIANI ·
DISP · HIC · FVIT · NIIRVA · IIT · VIISTINO · COS · PR · IDVS ·
IANVARIAS

336 MACRINVS · DIADVMIINI · AVG · L · PROC · ANTONIANI · DISP ·
HIC AMBVLAVIT · NIIRVA · IIT · VIISTINO · COS · PR · IDVS · IANVARI
AS

337 MACRINVS · DIADVMIINI · AVG · L · PROC · ANTONIANI · DISP . HIC ·
AMBVLAVIT · A · VILLA · POLLI · FIILICIS · QVAII · IIST · IIPILIMONIIS ·
VSQVII · AD · IIMISSARIVM · PACONIANVM · NIIRVA · IIT · VIISTINO · COS p. C. 65.

Minervini in ephemeride Neapolitana *il Pungolo* d. 4 Ianuarii 1883; Bassel *Centralblatt der Bauverwaltung* 1883 N. 3 p. 28; Ruggiero apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 21; Le Blant *Comptes rendus de l'académie des inscr.* s. IV vol. XI 1883 p. 160.

337, 3 AD · II · MILIARIVM Minervini.

Macrinus, Diadumeni Aug(usti) l(iberti) proc(uratoris) Antoniani disp(ensator) hic ambulavit a villa Polli Felicis, quae est epilimones, usque ad emissarium Paconianum Nerva et Vestino cos. Pollium Felicem Statius celebrat passim. [*Antonianus* intellegendum de Antonia maiore, nam a. 65 in vivis erat Antonia minor. O. H.]

---

338 ibidem rubris litteris.

LIBERI VIVAS

Ruggiero l. c. 1883 p. 21; Le Blant l. c. p. 160; Bassel l. c. p. 28.

---

339 in eodem canale aequis spatiis (29, 57 m) interiectis signa incisa leguntur haec

C , CC , CCC , CCCC , D ,

et in brachio sinistro

CIↃ , CCIↃ , DCCC .

Praeterea dignoscuntur signa haec

CXC et MIↄI ,

illud incisum in saxo vivo, hoc scariphatum.

Cf. Ruggiero l. c. p. 22; Le Blant l. c. p. 160; Bassel l. c. p. 28.

340 tabula marmorea rep. Neapoli.

D ❦ M
C ❦ AECLANI ❦
FORTVNATI
DECVRIONI · AECL
ANENSIVM · IIVIRO
MVNERARI ❦ SPLED *sic*
IDO · VIXIT ❦ ANNIS
XXXV · MEN · XI · D · I
AECLANIVS·IOVANVS
LIB ❦

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 404.

---

341 tabula marmorea rep. Neapoli *via della Maddalena.*

D · M
Q · ANCHARI PRIMI
PRIMVS FILIVS · ET
SVCESSA COIVX · B ·
M · FECERVNT · VIX
ANNIS · XXXVI

Colonna dedit Mommseno. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 360.

---

342 tabula marmorea rep. Neapoli.

*t*I · CLAVDI · CELE
RIS · ET · D · IVNI
MODESTI · ET · IV
NIAE VITALI *sic*

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 83.

---

343 *frammento rettangolare di epigrafe, graffita in intonaco dipinto rosso* rep. Neapoli *via della Maddalena.*

Ꮧ
❦ C Ꮁ O
ꓷIO ❦ ΛF
I Ꮁ O ❦
TΛI

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 196.

344 in tabella ansata sarcophagi rep. Neapoli.

D · M
C · INSTEIO
MAXIMO
VIXIT · ANN · XX ·
MENS · VIIII ·
MVNATIVS HILARI
ANVS · FRATRI · MER ·

Misit Cauer a. 1887, qui descripsit *via Chiaja* 138. De Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 291.

---

345 cippus ex lapide Tiburtino rep. Neapoli prope *Largo Cappella Vecchia.*

DIIS · MANIB
L · MARIO · L · FIL
PALATINA · VENVSTO
VIXIT · ANNOS · XVIII
MENSES · IIII · DIES · XVI
et ATILIAE · FELICVLA*e*
MATRI · EIVS
ET · L · MARIO · BM
PATRI

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 198, qui ectypum vidit.
6 FATILIAE traditur; emendavit Otto Hirschfeld.

---

346 tabula marmorea rep. Neapoli *via della Maddalena.*

D · M
L · ORBIO PRIMI
TIVO · PATRI
BENEMERENTI
FILIVS · F · C

Colonna dedit Mommseno. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 360.
2 L · OR · BIO Colonna.

---

347 tabula marmorea utrimque scripta rep. Neapoli *via della Maddalena.*

in antica:

D M
P PLOTI SABNI
IVNIA PRISCILLA
PATRI PIISSIMO
· B · M · F ·

in postica:

ΣΤΑΞΙΣΔ
ΤΩΣ/
ΟΙΔΕΒΟ\
ΓΛ

Colonna dedit Mommseno. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 361.

2 SABN Sogliano.

---

348 tabula marmorea rep. Neapoli *via della Maddalena.*

D · M ·
TREBIAE VE
NERIAE VIXIT
ANN · VII M VI · D · III
5 P F

Colonna dedit Mommseno. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 361.

Versum 1 et puncta omittit Colonna.

---

349 *monumentino epigrafico in marmo bianco a forma conica* rep. Neapoli *strada della Selleria.*

LXS
corona et palma
IMPERIO
PRIMITIVO
PRISCVS

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 90.

Non intellego. V. 1 *exs?*

XLII. PVTEOLI (*Pozzuoli* p. 182. 971. 1008).

350 ad C. n. 1708 (inscr. inter Capuanas). Vidit in *villa di S. Benedetto* Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 158, qui v. 1 nomen tribuni integrum legit CALVISIO. Ex hoc edidit Iannelli Acta Casert. 1883 p. 123, 8 tamquam ineditam.

---

351 ad C. n. 1802. Casertae in seminario repertam dicit Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 88, unde edidit Iannelli Acta Casert. 1883 p. 122, 5 (cf. 1887 p. 243, 5).

---

352 ad C. n. 1863. Est urbanae VI 1163 fragmentum olim Borgianum.

---

353 ad C. n. 2496. Recognovit Zangemeister. — 7 NYPPTVMYSERAE — 17. 18 fin. DVBITA//J REMQ. Habent praeterea Oudendorp. monum. Papenbrok. p. 40 n. 50 et Ianssen catal. 1848 I n. 337.

354 ad C. n. 2876 (inscr. inter Capuanas). Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 147 (cf. Iannelli Acta Casert. 1883 p. 124, 14) lapidem in villa *Garzano* fuisse indeque transportatum in villam *S. Clemente* ait, ubi extabat a. 1775 apud Franciscum Danielem. V. 5 SIBI · FECIT integrum videtur legisse.

---

355 ad C. n. 2949 et 8193. Titulum posteriorem partem esse tituli 2949 monet Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 18. Lapidem iam Neapoli in museo publico extantem sic descripsit

D · M · S
L · S*e*PTIMIO FE
/////////ıc////
LARIO QVI · VIX*it*
ANNIS · LXX M II
D · XII · LARTIDIA
CONIV / / X FELI*x*
FILIVS F//////////
LIA · ET · LARTIVS
FILI · BENEMER
ENTI FECIT

3. 4 fortasse legendum esse [*utr*]*ic*[*u*]*lario* adnotavit Otto Hirschfeld.

---

356 ad C. n. 3079. Criscius misit Mommseno.
1 SPE — 9 MENS · XI.

---

357 ad C. n. 8373. Edidit Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 175 v. 4 legens OCOS.

---

358 Puteolis.

M · G · COL ·
PVTEOLAN
M · AVRELIVS
HILARIO · AVG ·
LIB · NVMINI · HVIVS
DEVOTVS
D · D · D ·

Criscius dedit Mommseno.
5 HIVIVS Criscius.
1 *m(agno) G(enio)*? Cf. C. 1567: *deo magno Genio coloniae Puteolanorum.*

359 rep. Puteolis; *sull' orlo di un vaso di marmo con bassorilievo rappresentante diverse figure, però di esso vaso solo due pezzi sono stati rinvenuti.*

... S ◦ HERMIANVS ◦ SACERDOS ◦ D .... I ◦ O ◦ M ◦ H ◦ ....

Criscius dedit Mommseno.

Sacerdos d[*esign*(*atus*)] proposuit Otto Hirschfeld. — *Cultores Iovis Heliopolitani qui Puteolis consistunt* habes C. X 1634.

---

360 basis marmorea rep. Puteolis in mari *presso il gazometro dello stabilimento Armstrong.* Donata est museo Neapolitano.

/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
NEPOT · TRAIANO
HADRIANO · AVG
PONTIF · MAXIMO
TRIB · POT · V · COS · III p. C. 121
INQVILINI · VICI
LARTIDIANI

Criscius misit Mommseno. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 17 (cf. 1889 p. 403).

4 P ... IO · ITR ... Criscius.

---

361 Puteolis apud Criscium.

I V
GERM*anici*
*sar*MATIC*i*
*principi i*VVEN*tutis*

Descripsi ad ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 357.

---

362 rep. Puteolis.

E S V C
M · AVREL
*germ*ANICI
I L I O
AVI

Descripsi ad ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 358.

363 fragmentum tabulae marmoreae litteris magnis rep. Puteolis. Extat Neapoli in museo publico.

LV
DIVI H
COLON

Criscius dedit Huelseno a. 1888. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 44.

2 DIVIN Criscius.

---

364 fragmentum marmoreum rep. Puteolis prope amphitheatrum.

*colonia fl*AVIA
*augusta pute*OLI
*pecuni*A · SVA

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 238.
Supplementa proposuit Sogliano.

---

365 basis marmorea rep. una cum statua Puteolis in horto Pauli Masino.

M A V O R T I I

Q FLAVIO MAESIO EGNATIO · LOLLIANO
C · V · Q · K · PRAETORI VRBANO AVGVRI PV
BLICO POPVLI ROMANI QVIRITIVM CONS ·
ALBEI TIBERIS · ET · CLOACARVM CONS OPERVM
sic PVBLICVM CONS AQVARVM · CONS CAMP ·
COMITI · FLAVIALI COMITI ORIENTIS COMITI PRIMI

ORDINIS ET PROCONSVLI PROVINCIAE AFRICAE
REGIO CLIVI VITRIARI · SIVE VICI TVRARI
PATRONO DIGNISSIMO ·

Edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 393 ad ectypum quod misit Galante. Sogliano ibid. basim rescriptam dicit; intra vv. 8 et 9 Galante (*Notizie degli scavi* 1885 p. 394) haec signa se deprehendisse ait

CTCLITA'

Cf. C. n. 1695. 1696.

---

366 fragmentum marmoreum pulchris litteris rep. Puteolis, ubi est apud Criscium.

SO PRA
PRAEF
proc. prov. lugd. ET · AQV*itaniae*
DAN

Descripsi ad ectypum. Criscius dedit Mommseno. Fiorelli *Notizie deg scavi* 1884 p. 357 ad ectypum quod misit Galante.
3 supplevit Hirschfeld. — 4 esse posse [*proc. a*]*d an*[*nonam Ostis*] ol servavit idem.

367 fragmentum epistylii marmorei bonis litteris. Repertum dicitur lo q. v. *stufe di Nerone.* Est Bais apud Criscium.

AE · DOMITI
· PROC ·

Descripserunt Huelsen et von Duhn. Misit Criscius.
1 in. E · Duhn.

368 basis marmorea rep. Puteolis in via q. d. amphitheatri.

C · AELIO · P · FIL · CL · QVIRIN ·
DOMITIANO · GAVRO ·
AB · IMP · M · AVREL · ANTONINO · AVG ·
PIO · EQVO · PVBLICO · ORN · PRAEF ·
FABRVM · PRAEF · COHORT · III · AVG ·
CYRENAICAE · TRIB · LEG · XII · FVL ·
CERTAE · CONSTANTIS · SCRIBAE ·
AEDILIVM CVRVLIVM · SCRIBAE ·
LIBRARIO · QVAESTORIO · TRIVM ·
DECVRIAR · SACERDOTI · APVT ·
LAVRENTES · LAVINATES · CALATORI
MARCIANO · ANTONINIANO · ADLE
CTO · IN · ORDIN · DECRET · D · REMISSIS ·
OMNIBVS · MVNERIBVS ·

Ad ectypum a Criscio missum edidit et interpretatus est Mommsen *Mitt des roem. Instituts* 1888 p. 77. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli sca* 1888 p. 236 (inde Cagnat *Revue archéol.* 1888 II p. 263 n. 125).

369 basis marmorea rep. Puteolis in via q. d. amphitheatri.

L · AVRELIO · AVG · LIB ·
P Y L A D I ·
PANTOMIMO · TEMPORIS · SVI · PRIMO ·
HIERONICAE CORONATO · IIII · PATRONO
PARASITORVM · APOLLINIS SACERDOTI
SYNHODI · HONORATO PVTEOLIS · D · D
urceus ORNAMENTIS · DECVRIONALIB · ET · patera
DVVMVIRALIB AVGVRI · OB · AMOREM
ERGA PATRIAM · ET EXIMIAM · LIBERA
LITATEM · IN · EDENDO MVNER · GLADI
ATORVM . VENATIONE · PASSIVA · EX · IN
DVLGENTIA · SACRATISSIMI · PRINCIP ·
COMMODI · PII · FELICIS · AVG ·
CENTVRIA · CORNELIA

... ectypum a Criscio missum edidit et interpretatus est Mommsen *Mittheil.* ... *roem. Instituts* 1888 p. 79. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 188. p. 237 (inde Cagnat *Revue archéol.* 1888 II p. 264 n. 126).
. in litura restitutus est.

---

370 basis marmorea reperta Puteolis prope amphitheatrum.

ANNIAE·
AGRIPPINAE·
VXORI·
C·IVLI·APOLLON·
urceus DECVR·ROMAE patera
TRIB·ITEM·AEDIL·
ACCENS·VELATÓ
CVR·MVN·GLAD
TRIDVI·HERED·
L·D·D·D

Criscius dedit Mommseno, qui ad ectypum edidit et interpretatus est *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 77. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 143.

---

371 tabulae fragmenta duo litteris III potius quam II saeculi, rep. Puteolis, ubi sunt apud Criscium.

ANTONINO·AVG·III·ET· p. C. 140? 161? 181? 208? 220?
·IN CVRIA·BASILICAE AV*gusti annianae scrib. adf.* ..
...... *qu*OD VNIVERSIS POSTVLANT*ibus*
*de decernen*DA·BIGA·SITIO·SATRIANO
q. d. e. r. f. P·D·E·R· *i. c.*
*cum sitius satria*NVS·VIR·RARISSIMVS

·VOLVNTATE·M·IOTVLV
VSV BIGAM·PEQVNIA·PVBL*ica*
ET·DECRETA·ESSET·QV
IDO·BIGAM·PEQVNIA·PV*blica*

Contuli ectypa. Criscius dedit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 357.
7 ex. fuit *populu[m]*. — 10 tertia littera aut O aut Q.

---

372 tabula marmorea fracta rep. Puteolis *presso la Nunziata.* Servatur Neapoli in museo publico (n. 115371).

RNE:
*iu*VENI · ET · LO
POPVLO · Q · D · E · *r. f. p. d. e. r. i. c.*
*cum mariu*S·S EDATVS · SPLENDIDVS · IVVENIS *populi gratiam prae-*
*te*R·PLENISSIMVM · ORDINIS · MERVERIT · ADFECTVM *sitque sol-*
LEMNE · PARI · GRATIA · BONOS · PROSEQVI · CIVES · EOS · *maxime quorum*
MVNIFICENTIAE · SVFFRAGIA · PLEBIS · ACCEDVNT
PLACERE · HVIC · ORDINI · MARIO · SEDATO · PROBIS*simo iuueni ho-*
NOREM · AVGVRATVS · DECERNI · VT · IS · EO · IVRE · *apud nos augur*
SIT · QVO QVIS · OPTIMO · IVRE · APVT · NOS · AVG*ur est fuit*

Recognovi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 431 ad ectypum quod misit Galante. Supplevit Iulius de Petra *Atti della R. Accademia di archeologia lettere e belli arti (Napoli)* XII (1887) P. 1 p. 65 sqq.

1 RNEN de Petra. — 2 LON*ge* de Petra.

---

373 fragmenta tabulae marmoreae rep. **Puteolis** *via Rosini.*

a /LAS · SEPTENTRIO

b HIERONICES · L · DDD

Criscius misit Mommseno. **Fulvio apud** Fiorellium *Notizie degli scavi* **1886** p. 129.

a in. ˈLAS Criscius.

---

374 lapis fractus litteris pulcherrimis scriptus, rep. Baiis in fundo Felicis Ferri.

PORTICVS · TRI*umphi*
LONG · EFFIC · PE*d. dlvi*
ITVM · ET · RED · PE*d.* ∞ *cxii*
PASS · CCXXII · *semis*
QVINQVIES · IT*um et red.*
EFFICIT · PA*ssus*
∞CXII

I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 242; de **Rossi**, qui supplevit, *Mittheil. des roem. Instituts* 1888 p. 314 et apud Fiorellium l. c. 1888 p. 709 et *Bullettino della commiss. comunale* 1889 p. 357.

Porticus tri[*umphi*] *long*(*itudine*) *effic*(*it*) *pe*[*d*(*es*) DLVI], *itum et red*(*itum*) *pe*[*d*(*es*) MCXII], *pass*(*us*) CCXXII [*semis*] *quinquies it*[*um et red*(*itum*)] *efficit pa*[*ssus*] MCXII. Cf. urbanus Orelli 6600: [*p*]*orticus triumphi itu et reditu octies semis efficit passus* ∞.

375 fistula plumbea rep. Puteolis.

L BALABI EVTACTI . . . .

Criscius dedit Mommseno.

---

376 fistula plumbea rep. Puteolis prope amphitheatrum.

EGNATI · CERTI ET · FIL · CL · VIR

Criscius dedit Mommseno.
[*C. Egnatius Certus cos.* adest vol. IX n. 1578. O. H.]

377—381 fistulae plumbeae rep. Baiis in fundo Felicis Ferri.

377 P · OCTA · LVTATI · QVINTILIAN C V

378 Q · POMPONI · MATERN

379 SAECLARIS AVG · L

380 SAECVL

381 NONIAE ANTIST

Contuli ectypa. Criscius misit Mommseno. Edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 430 ad ectypa.

---

382 fragmentum fistulae plumbeae rep. Baiis ad templum Veneris.

Q · VILI · FLACCI

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 457 ad ectypum.

---

383 tabula marmorea rep. *nel casale di Cappella presso Bacoli.* Extat Neapoli in museo (n. 114392).

· D · M ·
M · ANTONI · ISIDÓ
RI · PAVSARI · DVPL · IIII
DACICO · AEGYPT · VIXIT ·
ANN · XLVIII · MIL · AN XXVI
MARIA · EVTYCHIA · C · B · M ·

Descripsi. Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 323 (inde Ferrero *Bulletin épigr. de la Gaule* V 1885 p. 278).

384 rep. loco q. d. Pozzillo *contrada Cappella.* **Extat Neapoli in museo publico (n. 114395).**

DIS MANIB*us*
C VALERIO AC*cepto?*
MILITI EX C*lasse pr.*
*m*I SENE*nsi*
n. n.

Descripsi. Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 324.

---

385 tabula marmorea rep. Baiis ad castellum.

d M
////LIAE *s*ATVR
*n*INAE · QVAE VI
*xi*T · ANN · P M XVIII
MENS·VIIII·D·IIII IV
LIVS · ATENORORVS *sic*
MILES · COIVGI · BE
NEMERENTI · FECIT ·

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 83.

---

386 tabella marmorea rep. *alle falde orientali di Monte Nuovo, presso il lago di Averno.* Museo Neapolitano dedit E. Stevens (n. 114311).

D · M
SOTERI ·
AVG · LIB ·
MEDICO ·

Descripsi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 195.

---

387 lapis marmoreus rep. Puteolis via Campana.

M · MODIVS · M · L · PAMPHILVS
FIGVLVS · PROPOLVS
MODIA · M · L · DÓRIS
M · MODIVS · M · L · TELESPHORVS·

Criscius dedit Mommseno. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* **1886** p. 130.

3 apicem om. Fulvio.

388 **tabella marmorea prope Bacoli reperta. Nunc Neapoli in museo Bourguignon.**

D · M ·
M · AMVLL'O
EPAPERODITO *sic*

Descripsit Huelsen.

---

389 Puteolis.

ANNIAE PROCVLAE
ANNIVS · ZOSIMVS
CONIV*g*I · BENE ME
RENTI · Q · V · *a.* XX
M · II · D · XII

Criscius dedit Mommseno.
3 traditur CONIVCI. — **4. 5 traditur** Q · V · XXX | .... M · II · D · XII.

---

390 ***nel tenimento di Pozzuoli.***

D M
APISIAE PRIMAE APISIVS PHILI
NVS · COIVGI · DVLCISSIMAE · ET
APISIA VITALIS MATRI PIEN
TISSIMAE · VIXIT · ANN
XXXVII · M · XI · D II ·

Ad ectypum a Galante missum edidit Fiorellius ***Notizie degli scavi*** **1887 p. 450.**

---

391 **tabula marmorea rep. Cappelle prope Bacoli. Extat Neapoli in museo publico (n. 116862).**

· D · M ·
AVRELLI
~~TERTVLLI~~
HEMETERI

Recognovi. I. de Petra apud Fiorellium ***Notizie degli scavi*** **1888 p. 198.**

---

392 **tabella marmorea rep. Puteolis via Campana. Possidet Criscius.**

D · M · S ·
CAESIAE PROCV
LAE QVE VIXIT AN
NIS · XXXVIIII D XX ·
sic HIIBIVS NIPTVNA
LIS FILIVS ET CAESIA
MARCIANA SOROR
B · M · F

Contuli ectypum. Criscius dedit Mommseno. Fiorelli ***Notizie degli scavi*** **1884 p. 328.**

393· tabula marmorea rep. Puteolis *contrada Taiano presso l'Averno.* **Museo** Neapolitano dono dedit Stevens (n. 116860).

D M
CATTIO PARAMYTHO
VIXIT ANN
XXXII·MENS·III
IVLIA · CAESIA
CONIVGI · BENE
MERENTI · FECIT

Recognovi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 197.

---

394 tabula marmorea rep. Puteolis via Campana. Possidet Criscius.

M · CATTIO · PVTEÓLANO
FILIO PIISSIMO · CATTIA
ADLECTA · ET · CATTIO NARCISSO
CONIVGI ET · C · CATTIO VESTALI · F ·
ET · GENIALI ET · LIB · LIBERTABVSQ· EOR ·

Criscius dedit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 358 **ad** ectypum quod misit Galante.

1 apicem om. Fior. — 3 ADIECTA Criscius.

---

395 Puteolis.

DIS
MANB
CHARI
DI · SACR

Criscius dedit Mommseno.

---

396 Puteolis.

TI·CLAVDIVS·ATHENODORI · LIBERTVS
HYGINVS · SIBI · ET · NYMPHÉ · CONIVGI ·
SVÁE · ET · PHILVMENÉ · MÁTRI · EIVS · ET · IVLIO ·
HÉRACIÁE · ET · PONTIAE · VITÁLI · CONIVGI · EIVS ·
ET · CLOATIAE · LANTHANVSÁE · ET · SVIS ·

Criscius dedit Mommseno.

1 [patronus fortasse est Claudius Athenodorus **praef. annonae vol. VI** n. 8470. O. H.] — 4 traditur HÉRACIÁE.

397 rep. Puteolis via Campana. Possidet Criscius.

DIS · MAN
M · CLAVDIVS
VICTOR
VIX · ANN · XXII

Contuli ectypum. Criscius dedit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 358.

---

398 tabula marmorea rep. Cappelle prope Bacoli. Extat Neapoli in museo publico (n. 116863).

DIS ∽ MANIB ·
CORINTHIADI
M VLPIVS DAPHNVS
CONTVBERNALI
5 BENE · MERENTI
FECIT

Descripsi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 198.

---

399 Puteolis.

D · M ·
CV · RIO · ERISTO · FI
LIO · DVLCISSIMO · ET
PIENTISSIMO QVI · VI
5 XIT · A · VIIII · M · VIII
PATER · ET · MAT*er*

Criscius dedit Mommseno.
1 cognomen vix rectum. — 5 traditur A · VIIIII.

---

400 Puteolis.

DECIA · A · L · HEGEMONIS
SIBI · ET ·
DECIAE · Ↄ · L · ITALIAE · VERN · SVAE · ET
DECIAE · EPITYCHIAE · LIB · VERN · SVAE
ET . SVIS ·

Criscius dedit Mommseno.

---

401 tabula marmorea rep. Puteolis via Campana.

DIS · MAN
DEMETRIO EVTYCHI · F ·
RVFINA · MATER · F ·
PIENTISSIMO ET DVLCISSIMÓ
5 HIC · VIXIT · ANN · XVI · ET · DIE · V · *sic*

Criscius dedit Mommseno. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 130.

4 apicem om. Fulvio.

---

402 tabula marmorea rep. Puteolis in sepulcreto viae Campanae.

D M
FERIDIAE · AVGVRI
NAE QVE VIXIT · ANN
VIIII · M · VIIII · PARENTES
FILIAE · DVLCISSIMAE
B · M · F

Criscius dedit Mommseno. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 130.

---

403 rep. Cappelle prope Bacoli. Extat Neapoli in museo publico (n. 113859).

D · M ·
GEMINIAE ·
HELPIDI
C · GEMINIVS
HAGNVS · LIB
B · M · FEC ·

Descripsi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 23 ad ectypum.

---

404 cippus marmoreus rep. Puteolis.

D · M
HILARIONI · PAMMV
SO · QVEM · DI · APPETIVE
RVNT
urceus QVI VIXIT · ANNIS · XV · patera
MENS · XI DIEB · XXIIII
APA//////////////
/////////CARISSIMO
//////////////////
//////////////////

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 228.

---

405 rep. Puteolis *presso la via Domitiana, che immette nel lago di Averno ed a Cuma.* Extat in domo Stevens.

C · HOSTIVS
MERCATOR · AL

Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 130.

---

406 Puteolis.

D · M
C · HOSTIO
PROTOGENE
VIXIT · ANN · XIX ·
C · HOSTIVS · HELIVS
FILIO PIENTISSI
MO

Criscius dedit Mommseno.

---

407 Puteolis.

D · M
INGENVO · IN · FANTI ·
DVLCISSIMO · DO · PAT ·
VIX · AN V · ME · DVO ·

Criscius dedit Mommseno.

---

408 rep. Baiis in fundo Felicis Ferri.

D M
C · INSTEIO · POSPHORO · VIXIT *sic*
*a*NNIS · XLVIIII · INSTEIVS · HESPER
F*r*ATRI DVLCISSIMO · FECIT
ET · INSTEIA · PELAGIA · COIVGI ·
PIENTISSIMO · BENE
MERENTI · FECERVNT

I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 154.

---

409 rep. Cappelle prope Bacoli. Extat Neapoli in museo publico (n. 114397).

LLIO · Q
IVL · ROMANA · V*iua?*
CONIVGI · BENE · M*er*
FECIT · CVM FILIS · S*uis*
VIXIT · ANN · X:

Descripsi. Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 324.
1 fuit LLIO **aut** ILIO.

410 reperta Puteolis in via Campana prope aedem S. Viti. Est Neapoli in museo publico (n. 116857).

D M S
Q LVCCEIVS · CON
CORDIANVS ·
VIXIT · ANNIS
DVOBVS M XI D XX
PATER · IMPIVS · FILIO
DVLCISSIMO · FECIT

Descripsi. Galante apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 332.

---

411 cippus marmoreus pulchris litteris rep. prope Puteolos loco q. d. *Croce Campana.*

D M
MARCIAE · PHILETE
VXORI · ANTHI

Criscius dedit Mommseno. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 431.

2 MACIAE Criscius.

---

412 fragmentum marmoreum rep. a. 1881 prope Puteolos. Extat Neapoli in museo publico (n. 113432).

D M
MVMVMN
PRISCVS
ET · MATR
MEIOE
ETBYPSAA

Descripsi. Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 175. Idem miserat per litteras.

5 tertia littera I potius quam T.

---

413 rep. Puteolis via Campana. Museo Neapolitano dono dedit Stevens (n. 116859).

d M
NI NIGRI
PRIMITIA
P · HERENNI
EIVS · B · M ·
*uix an*N · LXIII

Descripsi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 197.

414 Puteolis.

D · M
C · OPPIÓ · EVTICHET
MAGONIANÓ · FILIO
DVLCISSIMÓ QVI VIXIT
ANNIS X · DIES III

Criscius dedit Mommseno.

---

415 rep. Cappelle prope Bacoli. Est Neapoli in museo (n. 113860).

D · M ·
PAPADI · Q · VI
XIT · ANNO · VN
O · DIEBV· · LXv
MATER · FECIT ·

Recognovi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 23 ad ectypum.

---

416 tabula marmorea rep. *nel casàle di Cappelle presso Bacoli.* Extat Neapoli in museo (n. 114393).

ø D ø M ø
PETICIAE ø BENE
RIAE ø QVAE ø VI
XIT ø ANN ø XXXV ø SAN
CTISSIMAE CONIv
GI ø B ø M ø L ø PLAETo
RIVS PRIMITIBVS

Recognovi. Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 324.

---

417 tabula marmorea rep. Puteolis via Campana. Extat Neapoli in museo publico (n. 116858).

D M
D · RVPILIO · ANEN
CLETO · CONIVGI · BE
NE · MERENTI · VIXIT
ANN · LXV · M · II · D · XV
FECIT HILARA · CONIVX

Recognovi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 197.

418 tabella marmorea rep. *alle falde orientale di Monte Nuovo, presso il lago di Averno.* Museo Neapolitano dedit E. Stevens (n. 114312).

D M
SVLPICIA
SOTERIS
SVLPICIAE
THALLVSAE
BENEMERENTI

Descripsi. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 195.

---

419 lapis marmoreus rep. in vinea monasterii S. Ianuari Capucinorum *alla Solfatara.*

TITINIA · A · A · L ·	A · TITINIVS . A · A · L ·	TITINIA · A · A · L
MYRTIS ·	ZYGES · MAIOR ·	HERACLEA ·

Criscius dedit Mommseno. Fiorelli ad ectypum quod misit Galante edidit *Notizie degli scavi* 1886 p. 457.

---

420 rep. Cappelle prope Bacoli. Est Neapoli in museo.

D · M
M · VΛLERI · M F
CL · LVPI
QVI VIXIT ΛNNIS
XVII M · XIDXI
M · VΛLERIVS
BERYLLVS P·
FILIO · PIISSIMO
HÓC NÁTVM TVMVLO · PIETÁS PAVPERRIMA TEXIT
DIGNVM MAIORI QVEM COLERET TITVLO

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 23 ad ectypum.

---

421 tabula marmorea rep. prope Bacoli loco q. d. *Pozzillo.* Servatur Neapoli in museo (n. 114394).

D M
VALERIAE ARTEMI
SIAE VIXS ANN L
VALER SPERATVS
ET VALER PRIMVS
MATRI INCONPARA
VILI B M F

Recognovi. Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 324.

422 in fragmentis eiusdem tituli magnis litteris, rep. Puteolis.

. . . EIVS · C . . . . .
. . . TER . . . . . ONIS . .
. . . ORT . . . . . . M . . .
. . . . LE . . . .

Criscius dedit Mommseno.

---

423 rep. a. 1881 prope Puteolos. Extat Neapoli in museo publico (n. 113434). **Bonis** litteris.

GENT
:PT

Descripsi. Colonna et in litteris ad nos datis et apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 175.

---

424 inter Campanas, fortasse Puteolanas.

SPES · ARELLIA · L · L · MVSA ·
SANCTA · PIA · VIXIT · ANNOS
LXXX · CVM · EPAPHRODITO · COLLIB · SVO

Iosephus Novi in Actis Casert. 1884 p. 34, qui vidisse se ait Neapoli in collectione triginta titulorum, quorum partem olim possederat Vincentius Barone (cf. X 1913. 1043. 2511. 2868. 3014. 3094).
Fide stat editoris.

XLIII. MISENVM (*Miseno* p. 317. 974. 1010).

425 Miseni.

D M
L · AEMILIVS · ALEXA
ND · VET · ARMOR · III · LIB
VIX · AN · XXXX · ALEX
5 ANDRIA PATRI
B · M · F

Criscius dedit Mommseno.

426 cippus marmoreus rep. Miseni *presso il mare morto.* Possidet Criscius.

in antica:

D · M ·
L · CALPVRNIO · RVFO
SCRIBAE · CL · PR · MIS ·
HIC · EPHESO · IN MVNERE · MISSVS ·
DEFVNCTVS · EST · ET · IBI · SARCOPHAGÓ ·
MARMOREO SITVS · EST ·
M · SITTIVS · AFRICANVS · MVNICEPS · ET
HERES · AD CASTRA · MEMORIA · FECIT ·

in postica magnis pulchrisque litteris:

CLA

Conculi ectypa. Criscius anticam misit Mommseno. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 429. 430.
5 SARCOFAGÒ Fior.

---

427 Miseni.

. . . BVRRO · OPTI
lib. *i*VSTIT*i*A NATI
one . . MDO · VIXIT · AN
nis XXXII · MILITAVIT
*an*NIS · XVII · MATER
nia V*e*NERIA · VXOR
*inc*OMPARABIL · M
. . . SIMO · B · M · F ·

Criscius dedit Mommseno.
3 fortasse SVRO. — 6 traditur VLNERIA·

---

428 Miseni.

D · M
C · DÓMITIVS · AQVILÍNVS
MÁNIPVL · III · TAVR'O
VIXIT · AN · X'XVIII · MIL·
AN · VII · HÉLPIDIS · HEREDES
PÓNTIVS · MEMÓR ƆIT
IVĹIVS · MARINVS
EX · EADEM · CVRAVIT
VALÉRIVS · RÓMANVS
B · M · R

Criscius dedit Mommseno.
6 requiritur *memor(iam) fecit.* — 10 fortasse *b(ene) m(erenti) r(estituit).*

429 **Miseni.**

· D · M ·
C IVL · SATVRNIN
MANIP · III · SALVIA
STIP · XXXI ·
MAXIMIVS · BETTIVS
ET AEL · VALERIANVS
DIDIA · AMAZON ·
H · M · F ·

Criscius dedit Mommseno.

---

430 **Miseni.**

D · M
C · LON*g*INI · MAXI
MI · LIB · CLEMENTIA
NATION · PAMPHYLIS
VIX · ANNIS · XXXXV ·
MILITA · ANN · XXV ·
L · VALERIVS · VALENS
LIBRARIS · DVPLICIAR
HERES · BEN · MER · FEC ·

Criscius dedit Mommseno.
2 traditur LONCINI. — **4 fin. 8 aut** S **in lapide est aut formae hae graecissant.**

---

431 **Miseni.**

d. M
MALCHI · MANP
*ii*I MIN · MIL · AN · VIIII
*s*ALVIVS · SANTARIS
OPT · III · VEN · H · B · M · F

Criscius dedit Mommseno.
[**4 scr.** SALVTARIS. TH. M.]

---

432 **fragmentum tabellae marmoreae rep. Miseni.**

iiii REMITVR · SI
*ce*CIDIT · VOLNERI
co·STRVXIT · CONIV

Descripsit Zangemeister a. 1889 apud Criscium.

433 Miseni.

D M
L · ALLIO · FELICI · QVI
VIXIT · ANNIS · XXI · M · VI ·
DIEBVS · XVI · L · ALLIVS
FELIX · ET · GAVIA SVCCESSA
FIL · DVLCISSIMO

Criscius dedit Mommseno.
5 vide ne sit CALVIA tituli sequentis.

---

434 Miseni.

D · M
CAL · VI · E · SV · CES · SE · QVE ·
VIXIT · ANNIS · LIII · M · IIII ·
D · XIII · L · AL · LI · VS · FELIX ·
COIVGI · INCOM · PA · RA · BI ·
LI · B · M · F ·

Criscius dedit Mommseno.

---

435 Miseni.

C · CASCEL · LI
VS · INgENV
S VI · XIT · AN ·
NIS XX

Criscius dedit Mommseno.
2 traditur INCENV.

---

436 Miseni.

D · M ·
C · ASCELLIO · POSDO ·
CIMO · VIXIT · ANNIS ·

Criscius dedit Mommseno.
Scr. *Cascellio Prosdocimo.*

---

437 Miseni.

C · CASCEL · L
IVS · STEPH
A · NVS · VI
XIT · AN · NI
S · L ·

Criscius dedit Mommseno.

438 Miseni.

DI · M
L · IGNATIVS
FVSCVS
VIXIT · ANNo Ī ·
M · XI

Criscius dedit Mommseno.

---

439 Miseni.

D · M ·
IVLIA · PRISCIL
LA · VIX · ANN ·
III · DIES · XXXI
MATER · FIL · DVL
cISSIMAE · FECIT

Criscius dedit Mommseno.
6 traditur GISSIMAE.

---

440 Miseni.

D M
P · IVVENTIO
CELSO · VIXIT
ANNIS · XVI · P ·
VAEVIVS · ASPER · FI
LIO DVLCISSIMO
FE CIT

Criscius dedit Mommseno.
5 scr. NAEVIVS.

---

441 Miseni.

. . . D . . .
POPILIAE · LJ . . . .
NICE · POPILIA · ZENS
PATRONAE · BENE · ME
RENTI FECIT

Criscius dedit Mommseno.

442 fragmentum tabellae marmoreae repertum Miseni.

L D
IARE VLXIT · AN
NO · VNO · MEN
SES · VIIII · DIEBV
S · XVII

Descripsit Zangemeister a. 1889 apud Criscium.
1 primam litteram I esse posse affirmat Zangemeister collata eadem littera in vocabulo *vixit* v. 2.

XLIV. CVMAE (*Cuma* p. 350. 974. 1010).

443 fragmentum tabulae marmoreae rep., prope lacum Fusarum in fundo Vogelsang.

D M
M VALERI ALEXA*ndri*
MAN III CONCOR*dia*
NAT

Minervini Acta Casert. 1886 p. 134; Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 332, uterque ad ectypum.

444 tabula marmorea. Miseni rep. Criscio. Cumis repertam narrabant Huelseno. Mense Aprili a. 1888 extabat Bais in diversorio *della Regina.*

D · M ·
T TERENTIO MA
XIMO · MILEX ·
III · IOVE NAT · BESS ·
VIX · ANN · XL · MIL · AN
XX · C · IVL · PHILO · III · MER
CVR Q · DOMITIVS OPTATVS
IIII MINERVA HEREDES
CVRANT · SVLPICIO PRISCO
OPTION · III IOVE

Descripsit Huelsen. Mommseno misit Criscius.
3 MIL · EX · Criscius.

445 cippus marmoreus rep. in agro Cumano.

C · OVIO · SP · F · S · OL · L · EMNI · q · VIXIT ·
ANN · XIII · M · I · III · D · X · TI · CLAVDIVS
SEVERVS · PR · I · D · PATER · TI · CLAVDI
VS · HONORATVS · II · VIR PATRV
VS · OVIA · TYCHE · MATER · ET SVIS
H · M · S · S · H · N · S ·


Criscius dedit Mommseno descriptum ab alio.
1 traditur D pro Q — 4 traditur II · ONORATVS.

---

446 Cumis.

DIS · MÁNIBVS
C · IVLIÓ EVPLI · LIB
HERMAE · TVRÁR
AGATHANGELVS · LIB
5 ET · LICINIA · NÁIS
VXOR

in latere dextro



Criscius dedit Mommseno.

---

447 cippus litt. saec. II fere exeuntis. In territorio Cumano humi iacet.

XOR· L· L· FAENIVS
MARTIALIS · MATRI
PIENTISSIMAE FECERVNT

Descripsit O. Hirschfeld a. 1887.
1 *u*]*xori et L. Faenius.*

---

448 columna marmorea rep. in monte Cumano.

DIS · MANIB
T · FLAVIO
CASTRENSI ·
DORYPHORVS · P
5 FIL · PIISSIMO

Descripserunt Cauer et von Duhn. Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 457.

---

449 tabula ex lapide Tiburtino rep. *tra il confine del bosco reale di Licola e quello della proprietà Correale nel territorio cumano.*

FVRIA · Ɔ · L ·
CHELIDO ·

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 410.

---

450 tabula marmorea rep. Cumis *contrada Arco Felice.*

P · SEXTILIVS ·
P · L · PHILOXENVS
SEXTILIA · P · L · PRIMA

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 197.

451 tabula marmorea rep. a. 1874 in agro Cumano. Clason dono dedit museo Bonnensi regio.

C · SVLPICIVS · HERACLIDA
SIBI · ET
C · SVLPICIO · HYGINO · PATRON ·
ET · HYGINO · ET · FAVSTO · ET · ONIRO ·
ET · HERACLIDAE · FILIS · SVIS · ET ·
HARMONIAE · VXORI · ET ·

LIBERTIS · LIBERTABVSQ · SVIS POSTERISQ

Descripsit Zangemeister. Hettner Catalog. mus. Bonn. n. 109.

---

452 cippus tofaceus fractus rep. Cumis ad lacum *di Licola*.

VANIA · CN · F ·
TI · VENIDIVS · TI · F
PROPOLA

Fulvio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 194.

---

453 fragmentum tabulae marmoreae repertum prope lacum Fusarum in fundo Vogelsang.

*p*OMARIVM
MACERIA
*clus*VM EST

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 332.

---

454 rep. in monte Cumano. Est Neapoli in museo.

*hic req*VIESCIT IN PACE
VSVNICVS PATRI
*q*VI VIXIT ANS PL*m*
*mens*ES IIII ET DIES XII////
dep EST X////K/////
...AV/////////

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 411.

XLV. LITERNVM (ad lacum *di Patria* p. 356).

455 fragmentum tabellae rep. Literni.

SACERDOS
*m*ATRIS DEVM
HAMAS CONDIDIT

Fiorelli *Notizie degli scavi* **1885 p. 81 ad ectypum quod dedit Avena; idem descriptam misit.**

3 in. [*At*]*hamas* vel simile nomen fuit. — [supple *vires.* O. H.]

---

456 tabula marmorea fracta utrimque scripta rep. Literni.

a *in antica bonis magnisque litteris:*

GORDIANO
*pont. maxi*MO · TRIBV*nicia potest.*
ıA · AVGVSTA

b *in postica litteris minoribus:*

BALNEVM VENERIS LON*gi tempo*
RIS VETVSTATE CORRVPTVM
DOMITIVS · SEVERIANVS · V C · CON*s*
CAMPANIAE · AD PRISTINAM FACIEM *aedifi*
sic CAVIT CVRANTE · HAC · DEDICAN*te*
SENTIO · MARSO · V · C · COMITE DIVINOR*um*
CVRATORE CAPVENSIVM · LITERNI*norum*
ET CVMANORVM

F. S. Dino *Bull. dell' Inst.* 1885 p. 13; Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 80 ad ectypa quae misit Avena.

a 3 in. ⅄A · Fiorelli.

b 3 ex. VCCOꟼ Fiorelli. — 6 MARSO VC COMITE DIVINO R Fior.

[Significari videtur *comes divinorum palatiorum*, quamquam sic nominatus alibi quod sciam non invenitur; *curae palatiorum* qui sub comite castrensi sunt in Notitia Dignitatum Occ. c. 15 postea videntur comitivae honorem adepti esse. TH. M.]

---

457 tabula marmorea rep. Literni.

i|MP · CAESARI
M|AVRELIO
a|NTONINO · AVG
di|VI · ANTONINI · F
di|VI · HADRIANI · N
d|IVI · TRAIANI
pa|RTHICI · PRONEP
di|VI · NERVAE · AB · N
po|NTIF · MAX · TRIB
po|TEST · XVI · COS · III p. C. 162
co|ONIA · LITERNINA · D · D

F. S. Dino *Bull. dell. Inst.* 1885 p. 15 (cf. p. 128); Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 81 ad ectypum.

2 · AVRELIO **Fior.** — **7** RTHICI Fior.

LXIX. SVESSVLA (*Arienzo* p. 363. 976).

458 fragmentum marmoreum rep. Suessulae *sotto la soglia del casino della Pagliara* DVHN; *bosco di Acerra* ACT. CAS.

CAMPAI
ATELLAN
SVESSVLA
NOLANIS
CVMAN
CAIINI *sic*

Edidit Mommsenus ad apographum Duhnii *Mittheil. des roem. Instituts* 1886 p. 254; Acta Casert. 1887 p. 55.

1 om. Act. Casert.; videndum num fuerit *Sinuessanis* adnotavit Mommsen. — 2 CAMPAN, 3 ATELLANI, 7 CALINI ('sic') Acta Cas.

Pars est fastorum publicorum nundinas enumerans similis indici Allifano C. IX 2318.

L. CAPVA (*S. Maria* p. 365. 976. 1011).

459 ad C. n. 492*. Ex Mazochii schedis, qui in ruinis amphitheatri effossam dicit a. 1724, affert Iannelli Acta Casert. 1885 p. 105.

6 PIGNVS Maz. (cf. X 3860).

460 ad C. n. 3777. Lapis Tiburtinus rep. Capuae *poco oltre la chiesa parrocchiale di S. Martino ad Judaicam.*

N · PVMIDIVS · *q. f.*	*m. ra*ECIVS · *q* E	'*sic*'
M · COTTIVS · M · F	N · ARRIVS · M · *f*	
M · EPP*ili*VS · M · F	*l.* HEIOLEIVS · P · F	
C · ANTR*aciu*S · C · *f*	*c.* TVCCIVS · C · F	
L · SEMP*ro*NIVS · L · *f*	Q · VIBIVS · M · F	
P · *cic*EREIVS · C · F	M · VALERIVS · L · F	

HEISCE · MAGISTRE*i*S · VENERVS · IOVIAE
MVRVM · AEDIFICANDVM · COIRAVERVNT
*p*ED CCJ.X*x e*T LOIDOS · FECERV*nt. ser. sulpicio.* M · AVRELIO · *Cos* a. n. 646

Iannelli Acta Casert. 1889 p. 15.

Supplementa suppeditat alterum exemplar quod servatur Neapoli in museo dublico (X 3776). Sine dubio idem est 3777, quod vidit Mazochius.

461 ad C. n. 3955. Viderunt Esperti *Memorie eccles. della città di Caserta* p. 117 Casertae *in un piedistallo del palazzo de' detti di Pallozzi*, Iannelli *nel cortile della casa del sig. Tommaso del Vecchio anticamente dei signori Pallotti* Acta Casertana 1883 p. 120. Lapis denuo inspiciendus est.

---

462 ad C. n. 3976. Illatam museo Campano edidit Iannelli Acta Casert. 1883 p. 20 n. 8. Litterae primi versus maiores sunt.

---

463 ad C. n. 4004. Iam in museo Campano. Iannelli Acta Casert. 1883 p. 18 n. 6.

---

464 ad C. n. 4023. Capuae extantem loco indicato descripsit Iannelli sic

M · F · FAL · SIBI
M · SVIVS · Ͻ · L · NIGER

lectionem certam esse affirmans Act. Casert. 1884 p. 20, 1.

---

465 ad C. n. 4121. Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1886 p. 75 n. 21 ita edidit

. . . ENNIVS
. . . AMVS
. . . IO · MEMNONI
RVSTICAE

---

466 ad C. n. 4169. Ibidem est ubi 3955. Habet Esperti *Memorie ecclesiastiche della città di Caserta* p. 117. Edidit a se descriptam Iannelli Acta Casert. 1883 p. 121, 2.

---

467 ad C. n. 4287. Esperti *Memorie eccl. di Caserta* p. 82 descripsit eodem positam quo nunc est loco paullo pleniorem ita: *Simoni culvia = sili pietate bene = merenti qui uixit an = Lu. M. IX. dies decem nummi = Aperin. felicissi Pius pater et Pieris = coniugi fecerunt.* Cognomen igitur patris *Aper* videtur fuisse, nomen *Nummi(us)*.

---

468 ad C. n. 4340. Iam evanidis litteris extat in museo Campano. Iannellius Acta Casert. 1884 p. 16, 1 quinque primas tantum litteras claras dicit.

---

469 ad C. n. 4367. Eadem est atque 4690; cf. Acta Casert. 1884 p. 131.

470 ad C. n. 4370. Illatam museo Campano edidit Iannelli Acta Casert. 1883 p. 19 n. 7 ita:

TITTIAE · C · L · Q · FLORIVS FAVSTAE Q · FLORIO · Q · L
DORCHAE Q · L · LICCAEVS DELICIVM FAVSTO
Q · FLORIVS · Q · L · LICCAEVS · SIBI · SVIS Q · FECIT
O
H protomae quattuor
S
S
. . . . DVCE · PVL . . ?
victimae quinque, culter

471 ad C. n. 4473. Lectionem priorem sic correxit Iannelli Acta Casert. 1884 p. 20, 2.

EPHAPRAES · LIB

472 in epistylio marmoreo rep. S. Angelo in Formis. Extat in museo Campano.

*d*IANAE · T · D · D

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 152.

473 tabula marmorea rep. ad S. Mariae Capuae veteris. Extat in museo Campano.

S · PAPIAE · L · STEPANVS · A · VIBBIVS · A · L · DIOGENES
VS · M · L · DIOGENES Q · DECIRIVS · Q · L · CLEO
/S · TITINIAE · L · ANTIOC · P · FVFIVS · P · L CHAEREMO
/S · L · L · COPIO C · ARTORIVS · ARTOR · L · DIPIL
L · L · NICOLAVOS M · ALFIDIVS · M · L · SOTA
A · L · DEMETRIVS P · STATIVS · P · L · PHILEMO
heisc. MAG · LACVM · IOVEI · DE · STIPE · ET · DE · SVA · PEQVN
*faciu*ND · COERAVER · CN · PAPEIRIO · CARB · ITER · COS u. c. 670

Recognovi. Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 114 ad ectypum (inde Cagnat *Revue archéol.* 1889 II p. 438 n. 170); Iannelli Acta Casert. 1889 p. 176.

474 tabulae marmoreae fragmentum rep. S. Mariae. Extat in museo Campano.

E I V
AG · MAGIS
MAGISTRI
IVS · SELEVC
VS · ANTIOC
VF I O ·
VS · STEPAN
VAM · VICTR
· CAMP
D ·

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 177; Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 275 ad ectypum.

---

475 in ecclesia S. Benedicti ESP.

LIVIA AVGVSTA

Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 158 (inde Iannelli Acta Casert. 1887 p. 242, 3).

Vix genuina cum hic sit *Livia* pro *Iulia*.

---

476 lapis calcarius fractus rep. S. Angelo in Formis in muro antiquo, ubi templum erat Dianae Tifatinae.

SER · FOLVIVS · Q · F · FLACCVS · COS · MVRV · LOCAVIT
sic DE · MANVBIES a. u. c. 619

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 142 (inde Cagnat *Revue archéologique* 1888 I p. 420 n. 84); Iannelli Acta Casert. 1888 p. 71 sqq.

[Dixi de hoc consule et stemmate eius Eph. ep. 1, 155. TH. M.]

---

477 arae marmoreae fragmentum litteris sequioris aetatis rep. a. 1887 ad S. Mariae, dum fundamenta domus iaciuntur.

AERII
*eg*NATIO CAECI
*a*NTISTIO LVCE
V · C · Q · Q · PR ·
*co*NSVLI · CVR ·
E · VRBIS
CVR · REIP ·

Iannelli Acta Casert. 1888 p. 178 n. 11.

4 [expectamus Q · pro Q · Q · TH. M.]

478 fragmentum marmoreum rep. Capuae. Extat in museo Campano.

cOH · I · VIGIL · TR · COHORTIVm
I · AVREA · VALLARI · MVRAli
RIA · VTRAQVE · CV///

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 180 n. 15.
2 in. praecedebat numerus coronarum.

479 fragmentum tabulae marmoreae elegantibus litteris rep. S. Angelo in Formis. Extat in museo Campano.

CVLO
EG

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 152.

480 litteris semipalmaribus S. Angelo in Formis in porta monasterii Benedictinorum (ibid. ubi est X 3933).

IAE · I · D

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 159.

481 fragmentum marmoreum rep. Capuae. Extat in museo Campano.

L
F · ELIX · AV
D · CAP

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 180 n. 16.
Latet fortasse memoria coloniae Iuliae Felicis Augustae Capuae.

482 *D. Alessandro Marotta* MAZ.

COLO . . .
VICI . . .
CLAD . . .
ET · PR . . .
5 OB MV*nific. eius?*
CVRA

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1885 p. 23 n. 18.

483 fragmentum lapidis Tiburtini rep. Capuae in crypta ecclesiae S. Michaelis a Corte. Est in museo Campano.

EIS · DE · SVA · PECVNIA · DIC

Iannelli Acta Casert. 1883 p. 17 n. 5.

---

484 fragmenta arae marmoreae rep. S. Angelo in Formis.

L A R T I O
*g*ABIN*io*
. . . .
P· GA
FORT*u*ITO
M · FA////O · M · F
sic MNEI · FAL
ON ES I M I AN

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 153.
Cf. C. n. 3913.

---

485 Casertae *nel Castello* ESP.

D · M
M· IVLIO · M·F·
PAL MERIO
THELESINORVM
PONTIFICI DE . .
IVLIA M . . .
IVLIA . .
FILIA · ·
FIERI . . .

Esperti *Memorie ecclesiastiche della città di Caserta* p. 72 (inde Iannelli Acta Casert. 1887 p. 243 omittens v. 7).
1 traditur D . O . M .

---

486 ara rep. a. 1887 S. Mariae extra portas. Extat in museo Campano.

MEDIC ·
M · SATRIO · SEPO

QVINTA · L

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 177 n. 10.

487 in lapide magno Tiburtino semirotundo rep. *nel giardino prossimo all' abolita chiesa di S. Benedetto.* Extat in museo Campano.

EIO · CN · L ·
vASCVLARIO

Recognovi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 180 n. 17.
Ad Cn. Ateium (cf. X 8056, 50) rettulit Iannellius.

---

488 tabula marmorea rep. ad S. Mariae Capuae veteris in fundo Salvatoris Cappabianca. Extat in museo Campano.

D · M · S
AVRELIAE HILARITATI
COIVGI QVAE VIXIT
ANNIS XXXI AVRELI
5 VS RESTVTVS CO
IVGI BENEMEREN
TI FECIT CVM QVEM
VIXIT ANNIS XVIIII

Recognovi. Acta Casert. 1884 p. 64, 1888 p. 182 n. 22.

---

489 fragmentum tabellae marmoreae litteris elegantibus rep. Capuae. Est in museo Campano.

*co*CCEIAE
*?ix*LITTAE
*ma*TRI

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1887 p. 12.

---

490 rep. prope Casertam *contrada le Gallazze.*

*?calpu*RNIO · FORTV
nato QVI · VIXIT · AN ·
X · D · XXV ·
*s*EVERVS
5 *c*ARISSIMO

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 279.

---

491 *casale di Casolla* ESP.

Q · IACTIO
QVI VIXIT ANNOS · V · OSSA HIC SITA SVNT D · CAIA H · F · C · FECIT

Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 118, unde affert Iannelli Acta Case 1883 p. 121, 4. Corrupta tota.

492 in pago S. Nicolai ad stratam, in aedibus dominorum de Piccolellis MAZ.

VS · IVCVNDVS
IVSTAE · VIX · S ·
A · L · IVSTO · E EIVS · ET
D · L · IANVARIA · M · F · S ·

Ex Mazochii schedis edidit Iannelli Acta Casert. 1885 p. 25, 24.

493 urna marmorea rep. Capuae in ecclesia q. d. *Trentatrè*. Extat in museo Campano.

IVSTINO · ET
R · MARCELLI · ET A

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1883 p. 91 n. 7.

494 Capuae in turri campanaria ecclesiae cathedralis *posta all' angolo sulla sinistra del primo compartimento.*

MANLIO · A · F · RVFO
MANLIO · QVARTIONI
ANNIAE · SELENIONI
A · MANLIVS
5 ? *my*RTILVS · SIBI · SVISQ·

Descripsit Iannelli scala admota adiuvante iuvene ediditque Act. Casert. 1884 p. 21.

495 Casertae rep. a. 1773 *nella villa di Briano* ESP.

D M
MARTIA CONSTITVTA
M . STATIO HYLAE CONIVGI
CVM QVO VIXI ANN · XXXX
5 ET SABINE FILIAE DVLCI *sic*
SSIMAE ET SVIS ET LIB · LEB *sic*
ERTABVSQVE POSTERISQ
EORVM

Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 127 (inde Iannelli Acta Casert. 1883 p. 122, 7).

496 ibi ubi fuit X 3939 ESP.

D · M · S ·
MESSILIAE SV*p*ERAE
LIBERTAE
MATER FILIAE
5 PIENTISSIMAE
FECIT

Esperti *Memorie eccles. di Caserta* p. 181 (inde Iannelli Acta Casert. 1883 p. 123, 9).

2 SVTERAE traditur.

---

497 rep. S. Angelo in Formis. Extat in museo Campano.

d. M · S ·
*mo*DESTO RARI EX
*empli adule*SCENTI QVI

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 151.

---

498 in lapide Tiburtino rep. Capuae. Extat in museo Campano.

//OCRATIV*s*
P PACTVM
/////ORES

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 181 n. 18.

---

499 tabella marmorea rep. Capuae *nel giardino dell' abolito monastero di S. Catterina.* Nunc est in museo Campano.

D M
PASSERIS
MARTIALIS
PATRONVS

Recognovi. Acta Casertana 1886 p. 8.

1 inter D et M passer sculptus est.

---

500 rep. Capuae a. 1885 *poco al di sopra dei Cappuccini.* Extat in museo Campano.

D M S
M · PLINIO
SILENO
VIXIT · AN
5 XXVII · D · XI
GRASSIDIA
SECVNDA · CON
B · M

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 177 n. 9.

1 om. Iann.

501 in lapide Tiburtino rep. a. 1888 Capuae. Extat in museo Campano.

L · PVPPONIVS · L
SEPPIA · Ɔ · L
·EPPI///

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 179 n. 14.

---

502 tabulae marmoreae fragmentum rep. S. Angelo in Formis. Extat in museo Campano.

RVBRIAE · P
RVBRI · PV
F I L I

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1885 p. 163.

---

503 in cippo lapidis calcarii rep. a. 1889 Capuae ad ecclesiam quae fuit S. Benedicti. Extat in museo Campano.

VS · M · L · SALVIVS
ET
IMAE · VXORI

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 196 n. 7.
2 I · ET Iann.

---

504 in lapide magno rep. a. 1886 S. Angelo in Formis. Iam est in museo Campano.

M · TIILI · BLASTEI · O · H · S · SVNT *sic*
TILLIA · PHSVCHE · DE SV /ECIT *sic*

figurae viri et mulieris

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 195 n. 3.
2 non fuit SVO.

---

505 rep. Capuae. Extat in museo Campano.

P VETTI · P · L · ANTIOCHI · P · VETTI · P · L · HILARI · DE
SVO

figurae duae

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1883 p. 17 n. 4.

506 rep. S. Angelo in Formis. Extat in museo Campano.

O
INO
IMO
I M · IIII ·
... C

equi, quorum alterum manus tenet

Descripsi. Iannelli Acta Casertana 1884 p. 156.

---

507 tabellae marmoreae fragmentum rep. a. 1887 ad S. Mariae Capuae veteris. Est in museo Campano.

d iis S
IS · V · ATHI////
*con*VGI · VNI

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 179 n. 12.
4 signa incerta.

---

508 rep. S. Angelo in Formis. Est in museo Campano.

\E · L Y D
T · A · S

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 195 n. 4.

---

509 rep. ad S. Mariae Capuae veteris *nel cortile del Quartiere nuovo.*

P R A
DE · SV*a pec. ?*
FACIV*nd* ...

Iannelli Acta Casert. 1887 p. 213; Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 64.

---

510 Capuae in horto archiepiscopi MAZ.

. . . .
. . . IE · A · F · NIC . .
MAIORI · HEIC
OSSA · SITA
S V N T

Ex Mazochii schedis edidit Iannelli Acta Casert. 1885 p. 22 n. 16.

511 rep. S. Angelo in Formis. Est in museo Campano.

R

TI · E

· PP

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1883 p. 20 n. 10.

512 tabellae marmoreae fragmentum rep. S. Angelo in Formis. Est in museo Campano.

TRI

CVR

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 195 n. 5.

513 in aedibus J. B. Nasini MAZ.

IN · AGR · PED · XXIIX
CVM · MACER ·

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1885 p. 21 n. 14.

514 Capuae *a S. Cosmo e Damiano* MAZ.

*qu*AE VIXIT
ANNIS SEX · M
VII D IIII DEP D
III IDVS MAI
VALENTINIAN
ET BALENTE · CON p. C. 365
S · M · SEXTINVS
ET AFRINIA QVAR
TA · FILIAE DVLCIS
SIME FICET

Ex Mazochii schedis edidit Iannelli Acta Casert. 1885 p. 38.
[Duo tituli videntur esse male conglutinati. TH. M.]

515 *in prossimità delle Curti* apud Salvatorem Pascale.

VS · L ////
*titul*VM FECIT · RI
KAL · SEPTEMB
*g*RATIANO · AVG · III
VIXIT ANNIS
*eq*VITIO XXX p. C. 374

Iannelli Acta Casert. 1886 p. 195.

516 in pavimento ecclesiae S. Benedicti MAZ.

☧
NOSTER
ausonio e T OLIBRIO VV CC CoN p. C. 379
dep. XV KAL · IVN
ualentiniano iii et eutr OPIO VC CONS p. C. 387

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1885 p. 46.

---

517 S. Angelo MAZ.

HIC REQVIESCIT
IN PACE APRO
NIANVS PVER CAS
TVS QVI VIXIT
5 ANNOS P · M · XV
DEPOSITVS DIE
VENERIS VII · KAL ·
APRIL · CONS · FL ·
RICIMERIS VC p. C. 459

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1885 p. 39.

---

518 *S. Vincenzo* MAZ.

. . . . *de*
P O S I T A *sub die*
V · KAL DECE*mbres*
IMP DN N IVST*ino pp*
5 AVG · ANNO Q*uarto*
EODEMQVE · SE*cundum*
sic CONSOLE D M . .
IND SECVNDA p. C. 568 Nov. 27

Mazochius in schedis (inde Iannelli Acta Casert. 1885 p. 48).
[Dies a. 568 Nov. 27 incidit in indictionem secundam, annum imperii Iustini II quartum (14. Nov. 568/9), consulatum eius secundum. **Th. M.**]

---

519 Capuae *nella parrochia di San Cosmo e Damiano in un grado dell' altare maggiore* MAZ.

hic requiescit in
SONNO PACIS ....
ANA · MATER · IVST..*e*PIS
COPI CAPVAE
QVAE VIXIT PLVS *minus an.*
LXX · DEP · SVB D X ..
IND · SEXTA · IMP · p. Chr. 572/3
IVSTINO · PP · AV*g. anno* . .
PC · EIVSDEM AN*no* . .

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1885 p. 72 n. 21.

3 nomen episcopi et Iustus et Iustinus traditur.

[Si est anni 572, scribendum *imp. Iustino p(er)p(etuo) Au[g. anno VII]*, *p. c. eiusdem an[no VI]*, si anni sequentis, est octavus et septimus. Th. M.]

---

520 fragmentum tabulae marmoreae rep. *nel rimovimento della balaustrata e di altri diversi marmi fatto nella grande cappella del Tesoro dentro la cattedrale di Capua.*

	SPS SCI
requiescit in somno pa	CIS DECOROSVS
qui vixit annos pl	VS MINVS · LXXX
sedit episcopa	TVS ANNOS XXXI

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 9.

V. 4 supplementum de Rossi proposuit ibid. p. 10 titulum ad Decorosum Capuae episcopum (mort. a. 693) referens. Idem v. 1 formulam latere dicit *in nomine patris et filii et spiritus sancti.*

Recepimus extra ordinem.

---

521 Capuae in ecclesia S. Benedicti MEN.

⳩ ⳩
HIC REQVIESCIT
IN SOMNO PACIS
ALBINVS FILIVS
MAGNI QVI VIXIT
ANNU UNU MENS · IIII
DEPOSITVS SVB DIE
KAL OCTOBR DIE SS

Edidit de **Rossi** *Bull. crist.* 1881 p. 151 ex suo codice Claudii Menestrier (*copia delle schede originali del de Winghe*) f. 246 (a Rossio pendent Acta Casert. 1882 p. 151).

522 tabula marmorea fracta reperta Capuae in horto Silvii Leonetti, qui dono dedit museo Campano.

H*ic est* CONDITA
VLPIA INNOCEN
TISSIMA FEMI
NA QVAE VIXI*t*

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1889 p. 194 n. 1.

LI. TREBVLA (*Treglia* p. 442).

523 ad C. n. 4557. Illata nuper est (una cum n. 4456) in museum Campanum. Iannellius Acta Casert. 1889 p. 197 deesse hodie versum primum et vv. 3. 4 litteras ultimas (N et G) dicit, in v. 3 extare COIVGI.

524 ad C. n. 4566. Nuper illata est in museum Campanum.

ARBITRATV
ANTIOCHI · L

Iannelli Acta Casert. 1889 p. 198 n. 10, 1890 p. 43.

525 rep. Trebulae ad S. Secundini.

D · M · S ·
NERIAE . . . C · F ·
*qu*AE *v*iX ANNIS
NMIII

Iannellio dedit nescio quis Acta Casert. 1890 p. 44.
3 traditur MAEMX.
Omitto alterum fragmentum ab eodem pessime descriptum.

LIV. CALES (*Calvi* p. 451. 1011).


526 ad C. n. 4636. Vidit Iannelli Visciani in aedibus Iosephi Mandara legens v. 15 ex. cum Mazochio VITRA. Acta Casert. 1888 p. 175.


527 ad C. n. 4646. Iam est in museo Campano. Acta Casert. 1884 p. 130 et 1888 p. 174 n. 6.

528 ad C. n. 4684. Scriptam in lapide Tiburtino vidit Iannelli (Acta Casert. 1888 p. 176) Visciani in aedibus Francisci Mincione, sed nihil novi extricavit.

529 lamina plumbea utrimque scripta rep. Calibus in necropoli antiqua in fundo Mithridatis Zona. Extat in museo Campano.

a ab una parte: *b ab altera parte:*





Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 519; Mancini *Atti d. R. Accad. di archeol. di Napoli* XII pars 2 (1885) p. 74 aere incisam tab. III 1 ab (inde Iannelli Acta Casert. 1887 p. 69 sqq.; cf. Acta Casert. 1883 p. 143 et 1884 p. 131. 132). Dedi exemplar Mancinii.

a I'ORT · IIVS TIIRTIA · SALVTA*ris* Sogliano. — *b* PIII SOMVSVM Sogliano.

Mancinius particulam laminae periisse ratus sic interpretatus est: *dii inferi, C. Babu[llium C. fi]lium et fotr. e(i)us Tertia(m) Salvia(m) Quartae Satiae (filiam) recipite inferis [clau]dite domu(m) suam.* Sed nihil videtur deesse et legendum interpretandumque, ut proposuit Buechelerus: '*dii inferi C. Babullium et fotr(icem) eius* (hoc voluit, incidit *euis*) *Tertia(m) Salvia(m): Quartae satiavi[t]* (id est Tertia Babullio satietatem creavit Quartae ideoque Quarta utrumque devovet): *recipite inferis, Dite, [d]omum tuam.* hoc enim puto in lammina esse, non *dom(u) vivam.* vocativus est *Dite* ut CIL I 818 [= VI 140] *Dite pater.* optat ut di inferi eos recipiant locis inferis, Dis ad se'.

530 lapis Tiburtinus rep. a. 1886 Calibus loco q. d. *grotta di palombara*. Est in museo Campano.

M · AEMILI · M · F · POB ·
SOTERIAE · EQVITIS · DOMO
OSCENSIS · TORQVIBVS · ARMILL ·
PHALERIS · AB · IMPERATORE
5 DONATVS · MILITIS · MISSICI
VETERANI · LEG · VIIII · HISPANIES
HIC · OSSA · SITA · SVNT

Descripsi. Iannelli Acta Casertana 1888 p. 172 n. 1.

---

531 tabula magna marmorea rep. prope Visciano. Servatur in museo Campano.

L · CAECILIO · L · F · CRETICO
IIII · VIR · I · D
L · CAECILIO L · F · NATIONI
MVNICIPES · ET INCOLAE

Recognovi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 173 n. 3.

---

532 tabula magna marmorea litteris elegantibus rep: a. 1886 prope Visciano loco q. d. *pezza secca*. Extat in museo Campano.

BETVTIAE
SERTORIANAE
VITRASI · AEQVI

THABRACENI
5 L · D · D · D

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1888 p. 173 n. 2.

---

533 rep. Pignataro Maggiore. Extat in museo Campano.

AVIAE · ET
APRODISIAE
MATRI

Iannelli Acta Casert. 1883 p. 17 n. 3.

---

534 Camigliano prope Cales in aedibus Iosephi Rocco.

. . *cal*PVRNIVS · L · L · DIO . . . .
. . . T · LYRIO · L · ET · IVLI . .
. . . T · DIONYSIO · SOROR

in piedi del masso a lettere molto grandi:

A. M · H · N. S.

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 130.

---

535 rep. Pignataro Maggiore. Extat in museo Campano.

HERAIS · F ·
PATRI
D · S · F · C ·

Iannelli Acta Casert. 1883 p. 17 n. 2.

---

536 lapis Tiburtinus rep. a. 1886 prope Visciano. Extat in museo Campano.

OBVLCIA Ɔ L · IVCVNDA
SIBI ET
OBVLCIAE · Ɔ L · HECAE FILIAE
N OBVLCIO Ɔ L · PHARNACI

Descripsi. Iannelli Acta Casertana 1888 p. 174 n. 5.

---

537 tabula marmorea rep. prope Visciano. Extat in museo Campano.

CN · POPIDIO · CN
SECVNDO
SATRIAE · M · L · ARESCVSAE
MYRTALE · L

Descripsi. Iannelli Acta Casertana 1888 p. 173 n. 4.

538—560 Calibus in necropoli in fundo Mithridatis Zona reperti servantur omnes in museo Campano. Inscripti lapidibus tofaceis vel Tiburtinis litterarum formas plerumque satis rudes exhibent.

538 ARISTONI · CENT
OSSA · HIC BENE
QVIESCVNT

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 3; Gallozzi Acta Casertana 1883 p. 144 n. 3.

Cf. n. 6122: *C. Arrius C. l. Lucrio cent(enarius).*

---

539 AVCTA
TERTIA F *sic*
NVTRICI
SVAE

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 518 n. 20. Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 144 n. 7.

540 BVSTV
HOS

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 518 n. 22. Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 146 n. 14.

541 CALVIA

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 5; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 145 n. 10.

542 P · CVRTIO
M F · RVFVS

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 6; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 144 n. 6.

543 L · MEMMI · L · L ·
HILARI · O H SS

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 9; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 145.

544 *sic* MINVTIA
L · L ·
C·ENI

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 10; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 146 n. 16.

545 MVRELLIAE
PHILEMA /////
ET

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 12; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 146 n. 18.
3 post ET spatium vacuum.

546 MVSI/
protome

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 11; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 142.

547

OPSIA · ARAI
FIDELI////IRI////

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 13; Gallozzi Acta Carsert. 1883 p. 146 n. 15.

2 FIDELIS . . . . IRI Sogliano, ... RI? Gallozzi.

548

L · PACTVMEIO
MENODORO
MEDICO
O S B

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 14; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 144 n. 5.

549

PAPIA · C · L
CHELIDO

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 15; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 146 n. 19.

1 L · PAPIA Gallozzi, non recte.

550

M · PAPIRIO · M · L
CHARITONI

PAPIRIA · M · L · NANA
CONLIBERTA

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 16; Acta Casert. 1884 p. 65 (cf. 1883 p. 144, 4).

551

L · PLANIVS · P · L · DIOMEDES · ET · OPSIA · Ɔ · L ·
LYCHNIS · AVCTO · L ·

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 4; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 147 n. 21, qui v. 2 omittit.

552

RVFA · VORENA · P · L · //E

protomae mulieris
et infantis

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 17; Acta Casertana 1883 p. 146 n. 20.

Littera post L incerta, fortasse G.

553

SIICVNDI
VISINI
SOROR
DAT
HIC OS
SITA

Recognovi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 515; Acta Casertana 1883 p. 145, 9; 1884 p. 65.

1 FECVNDI Acta Casert. non recte.

554

SVRAE · MINVTI
A E
TERTIA · L · D ·

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 518 n. 19; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 145 n. 13.

555

TACILLIAE · NEICARION|i

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 7; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 146 n. 17.

556

SEX · VALERIO · SEX
L · ICHESIO ·
MATER · FILIO

Recognovi. Gallozzi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 519 et in Actis Casert. 1883 p. 143 n. 1.

2 punctum post C certum videtur.

557

vINVLEIA · M · L · VASSA · RVFAE · FILIAE
MATER · FECIT · ET · SIBI · AN · VIXIT · XXVII

protomae duae

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 8; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 147 n. 22.

2 post SIBI · spatium, ut videtur, vacuum.

558

M
ZOSIMA · THALAMIV/ *sic*
MATER · MISERA

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 518 n. 21; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 143 n. 2.

1 ex. M propter spatii angustias lapicida superposuisse videtur.

559

T /////PLAI////
ICVTILAII

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 517 n. 18; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 145 n. 12.

1 P littera non prorsus certa; OLAI Gallozzi. — 2 prima littera non certa, fortasse R.

560

SERE
CLOPI

Descripsi. Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 516 n. 2; Gallozzi Acta Casert. 1883 p. 145 n. 11.

LVI. SINVESSA (*Mondragone* p. 463).

561 ad C. n. 4734. Est Mondragone muro horti immissa dominorum Fusco. Miraglia Acta Casert. 1885 p. 154, legens 3 ORCHIVIAE — 5 SE · EDEDERVNT.

562 ad C. n. 4740. Cippus marmoreus; *sta presso la diroccata porta del Giglio.*

DIS MANIB
urceus MEMORIAE
POPILLI

Miraglia Acta Casert. 1886 p. 26.

563 ad C. n. 601*. Rep. Mondragone in fundo q. d. *Cementara*, nunc Mondragone in aedibus Brodella.

A · POSTVMI
ALBINI · L
PHILIPPI
O · H · S · S ·

Miraglia Acta Casert. 1886 p. 128.

564 Mondragone *nella casa rurale del Sig. G. Macera.*

HONOR

Miraglia Act. Casert. 1886 p. 131.

565 *sta presso la masseria Pucci lungo la strada rotabile di Mondragone, nel punto preciso dove s'innesta con la strada nuova che mena a Falciano di Carinola.*

DVOVIR
pORTAS IIII LAPid?
STERNENDAS Ex
D · D · F · C IDEMQVe
5 PROBAVERVNT

Miraglia Acta Casert. 1886 p. 27, corr. p. 127.

---

566 cippus ex lapide Tiburtino rep. Mondragone loco q. d. *a vota di monte.*

protome

D ø M
L · MINDIVS ThElyMor
PHVS MINDIO
THELyMORPHIAno
5 ALVMNO RARISSIMO
FECIT

Miraglia Acta Casert. 1889 p. 174.
1 traditur D O M. — 2 ex. TEDM traditur. — 4 THEL MORPHIAM traditur.

---

567 rep. Mondragone in fundo dominorum Tarcagnota loco q. d. *Starza.*

V
C · pLOTI SALVI

Miraglia Acta Casert. 1886 p. 122.
2 traditur ILOTI.

---

568 Mondragone *sul poggio laterale della chiesa del casino del marchese Transo.*

ARRIAE CL...
L..IOTINI
ARRIA...I..AVFA
SIBI ET PATRONAE

Miraglia Acta Casert. 1886 p. 130 n. 3, correxit lectionem 1887 p. 9.
3 ARRIA.. VIFA priore loco. Videtur . L. rVFA.

LVII. SVESSA AVRVNCA (*Sessa* p. 465. 1012).

569 Rocca Monfina.

N · L · PHILOMVSO
ccIↃↃ ccIↃↃ ccIↃↃ
AE SECVNDAE

Cappuccio Acta Casert. 1883 p. 103.

LVIII. TEANVM SIDICINVM (*Tiano* p. 471. 1012).

570 ad C. n. 4823.

. · . . . II · VIRI I · D ·
. . . CALPVRNIVS CESTEL ?

Broccoli *Teano Sidicino antico e moderno* I p. 193 (inde Iannelli Act. Casert. l. c. p. 108 n. 2).
2 fuisse opinor C · F · STEL.

571 ad C. n. 4824.

OPONTIA P · F ·
SOROR

Broccoli l. c. p. 194 (inde Iannelli l. c. p. 109 n. 4).

572 ad C. n. 4825.

PACCIA
MIN . . .
FILIA

Broccoli l. c. p. 194 (inde Iannelli l. c. p. 109 n. 5).

573 ad C. n. 4826.

VRSIDIA
GALLA

Broccoli l. c. p. 104 (inde Iannelli l. c. p. 109 n. 6).

574 ad C. n. 4827.

M · LELIO M · F · STADI · A · A · C · C · E · I · T ?
AGATOMA . . . SIBI ET VIRO SVO

figurae viri et feminae

Broccoli l. c. p. 195 (inde Iannelli l. c. p. 109 n. 7).

575 ad C. n. 613*. Vidit Iannelli *nel fondo detto Pontone, a poca distanza dalla stazione della ferrovia, proprieta Sig. Duca Federico Albano* Acta Casert. 1883 p. 108 sqq. et ita descripsit:

MONVM · V · F · S · DE HO
..M · CERILLANA
EPLVRIMIS · PRI
VMQVE · OMNIVM ...
NEPOTE · SVPERSTIT ... muni
FICENTIA · ET · OPERA ... ne
POTIS · EIVS · NEPOTVMQ · SVOrum
QVO · CERILLANA · QVARTA
IONEM · LICERET · *ATRAT.. se*
*PVLCR*VM · PVBLICA · IM*PENSA ..*
M · TIVR · PROPE · LOCA · E*A V ...*
*p*ORTAM · GEMINAM · M*A ...*
//////ENDI · AEDIFICANDIQVE
... IDIQVE · PVBLICE · POSIT...
.. F · IIII . VIR · I · D · RECITAND...
/ / / / / / / / / / / / / / / / /

Paulo post in eundem locum reversus lapidem mutilatum repperit. Ea quae iam desunt, dantur inclinatis.

Appono Pratilli variam lectionem: 2 ..M · GERILIANA... — 5 NEPOTES · SVPERST... — 8 GERILIANA — 9 LONEM — 10 INPEN... — 11 METVR — 13 COSTRVENDI (*sic*) AEDIFICANDIQ... — 14 IDEOQ. — 15 RECITAN... — 16 ET M........

12 porta gemina est in titulo Caleno C. n. 4650.

---

576 prope Vairano *in contrada detta Torella.*

VOLTVRN
P · VARIVS C
PECVNI ...

Geremia de' Geremei *Vairano della Campania Sidicina* (Neap. 1888) p. XVI. XVII (inde Iannelli Acta Casert. 1888 p. 161).

Volturno dedicata est falsa X 460*. De Volturni in Campania cultu v. Preller-Iordan Mythol. Rom. II³ p. 142 sq.

---

577 (= C. n. 2181) urna marmorea rep. Vairano prope Teanum *poco discosto dal monistero dei PP. Cisterciensi e che si serba per lavamano nella loro sagristia* LANFR · GIVST. — Lanfredi donavit Danielio BROCC. — Iam Neapoli in museo publico.

Q · CAECILIVS
DIADVMENVS
VIXIT ANN · VIIII
MENS · III DIES XIIII

Descripsit Mommsen. Lanfredi ms. quod qui possidet Lucius Geremia de' Geremei, titulum edidit in dissertatione *Vairano della Campania Sidicina* (Neap. 1888) p. V (inde Iannelli Acta Casert. 1888 p. 154); Giustiniani *Dizionario del Regno di Napoli* X (1805) p. 2 (a Lanfredio fortasse); Broccoli *Discorsi di varia litteratura* P. II (1807) p. 93; Guarini fast. ed. I p. 97; Fiorelli catal. n. 904.

---

578 Vairano prope Teanum *in un terreno poco discosto dal monastero dei PP. Agostiniani* LANFREDI, GIVST.

d. M · S
. . . QVARTIL*i*AE
*iu*NIVS ACILIVS
FILIVS MATRI
ET IVNIVS
ACILIVS CON
IVGI OPTIMAE
MERITAE

Ex Lanfredi ms. edidit Lucius Geremia de Geremei *Vairano della Campania Sidicina* p. IV (inde Iannelli Acta Casert. 1888 p. 153); Giustiniani *Dizionario del Regno di Napoli* X (1805) p. 2 (a Lanfredio opinor).

2 trad. QVARTILIAE.

---

579 Teani *nella casa dei signori Portanova, adesso Bolvin, e precisamente nel cortile; in un marmo nella forma di piedistallo alto palmi 4, con geroglifici di una testa di bue e di una rosa nella cima del marmo.*

CN · VESICVLANVS M · F ·
GERINNIAE CN · F · MATRI

Broccoli *Teano Sidicino antico e moderno* p. I 1821 p. 194 (inde Iannelli Acta Casert. 1883 p. 108 n. 3).

Idem patri titulum posuit n. 4797, uxori n. 4819.

---

580 fragmentum lapidis Tiburtini *Badia della Ferrara* prope Vairano.

LE · A
TER · PA
L · F · MA

Geremia de' Geremei *Un ritmo inedito del sec. XIII nella R-Badia della Ferrara* (Neap. 1889) (inde Iannelli Acta Casert. 1889 p. 155).

LATIVM ADIECTVM.

LXI. ATINA (*Atina* p. 499. 1012).

581 fragmentum marmoreum litteris pulchris rep. Atinae *spianata S. Marco.*

I
VIR · S
NTVR

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 237 ad ectypum; Iannelli Acta Casert. 1886 p. 88, 6.
2 s om. Iann.

---

582 fragmentum tabulae marmoreae bonis litteris rep. Atinae *spianata S. Marco.*

M · D
M · CON
*cae*SARIS · AV*gusti*
ANIA

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 237 ad ectypum; Iannelli Acta Casert. 1886 p. 88, 5.

---

583 quattuor fragmenta quae unius dicuntur esse tituli, rep. Atinae *nella spianata di S. Marco.*

a S / V *b* I · C · PRO / I V

c D · D PAPI *d* *ati*NATES

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 237 ad ectypa; Iannelli Acta Casert. 1886 p. 87.

LXII. *Alvito et vicinia* (p. 507. 979).

584 ad C. n. 5146. Descripsisse se ait *or sono venti anni* Mancini *Atti della R. Accad. di Napoli* XII pars 2 p. 75 legens 1 BABVLLIVS, 2 et 4 BABVLLIO (cf. Acta Casert. 1887 p. 72).

---

585 ad C. n. 5157. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 96 n. 1 PONTANVS in lapide esse dicit.

586 ad C. n. 8238. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 99 n. 4, legens 1 FAL(?) — 2 HILARAE — 3 ex. ILHO(?).

587 in ecclesia *S. Maria del Campo* IANN.

HERIAE
SACE
MONV

Iannelli Acta Casert. 1884 p. 96 n. 2.

Pars videtur illius tituli, quem Henzenus inter urbanos posuit VI 2272:

AERIAE · SEMNIAT
SACERDOTIS VENERIE
MONVMENTVM

Cf. C. n. 5144.

LXIII. CASINVM (*S. Germano* p. 509. 979. 1013).

588 ad C. n. 5260. Extat Casini in monasterio, ubi recognovi. Recte descripsit Gattola.

589 ad C. n. 5261. Extat Casini in monasterio muro immissa, ubi descripsi ita:

D · M
P MARCIO · FESTO
FECIT · SABIDIA ·
VAL : NTINA ·
5 *con* IVGI · OPtMO

V. 6 deest. Versus duos priores exhibet Iannelli Acta Casert. 1887 p. 100 n. 17.

590 ad C. n. 5293. *Vedesi scolpita su rozzo travertino ed incastrata a muro sul fronte d'una fontana nel fondo di chiusanova.* Iannelli Acta Casert. 1886 p. 90 legens 1 STAEDIAE, 4 DIEBVS XIX, 5 STAEDIVS CHRISORH, 6 PARENTES.

591 ara ex lapide Tiburtino Casini in villa Francisci Petraccone.

SILVANO
SACR
CAPLATOR

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 321 ad ectypum; Iannelli Acta Casert. 1887 p. 106.

3 CAPIATOR Fior. CAPLATORI Iann.

3 *caplator(es)*.

---

592 in casa rustica inter S. Elia et Casinum litteris cubitalibus.

M · AGR*ippa*
COS

Marcus Lanni Acta Casert. 1884 p. 124.

---

593 tabulae marmoreae fragmenta duo magnis litteris. Casini in monasterii repositis.

RIS
CVIN
*decu*RIONIB · E*t*
...ISTRIP

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1887 p. 103 n. 1.

2 om. Iannelli.

---

594 Casini in monasterio *con caratteri della decadenza.*

CLAVDIVS
AMOENVS
*t*ABELLARIVS
AESER · CLAVDIA
*r*ESTITVTA · CON ·
SVO · POSV ·

Iannelli Acta Casert. 1887 p. 104 n. 6.

Frustra quaesivi.

---

595 tabula fracta Casini in monasterio.

ACILIAI/ATIC . . *xit*
ANN · XXV
ACILIA · /IA
SIBI · ET FIL*iae*
PIENTISSIM*ae*
POSTERISQ

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1887 p. 103 n. 3.

1 ACILIAE Iannelli; ego dubitabam de E ... ex. MA Iannelli, mihi M littera incerta visa est, fortasse leg... (STA?).

596 in lapide Tiburtino rep. Casini in villa Francisci Petraccone.

M · BENIVS · M · L ·

Iannelli Acta Casert. 1887 p. 105 n. 15.

---

597 tabula marmorea litteris non bonis rep. prope Casinum in fundo *chiusa nova* (*in tenimento di S. Elia Fiumerapido*).

D · M · S
C · CL · VIATORI
CVM QVO
VIXI ANNIS P M
5 XL · PACCIA · MAR
CIA · COIVGI · INCON
PARABILI · B · MER ·

Iannelli Acta Casert. 1886 p. 89 n. 4.

---

598 tabula marmorea rep. in fundo *chiusa nova* (*in tenimento di S. Elia Fiumerapido*) prope Casinum.

Q · FVFIVS · Q · L · LICINVS
VIVOS · SIBI · FECIT · ET
QVINTIAE · C · L · ZOSIMAE
H · M · H · N · S ·

Iannelli Acta Casert. 1886 p. 89 n. 3.

---

659 Casini in villa Francisci Petraccone.

M · L A T I N I
P H I L E R O T I S *sic*
IN FR · P XV · IN AGR

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 322 ad ectypum.

---

600 tabula marmorea rep. in fundo *chiusa nova* prope Casinum.

D · M
OFI//////IVN/////
QVAE · VIX *an.*
XXXX · AN*nia?*
5 · IVSTINA
MATRI · PII*ssi*
MAE ·

Iannelli Acta Casert. 1886 p. 89 n. 1.

601 litteris bonis, Casini in monasterio.

II
mo)ESTA
MAG
AMOP
TIMONI

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1887 p. 103 n. 4.

---

602 fragmentum tabulae marmoreae rep. Casini in villa Francisci Petraccone.

. . NVSSAE . .
. . ANVS · NEA . .
. . T · CONIV . .
. . SE VIVVS · F . .

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 322 ad ectypum.

---

603 fragmentum tabulae marmoreae magnis litteris rep. in fundo *chiusa nova* prope Casinum.

. . . VPPAE · L · F · MAC . . .
. . . TERT · M · F . . .
NEI . . .

Iannelli Acta Casert. 1886 p. 89 n. 2.

LXVI. AQVINVM (*Aquino* p. 530. 979. 1073).

604 rep. ad templum *di S. Pietro Vetere* prope Aquinum. *La copia merita di essere riveduta; e vi si fa menzione di un*

II VIR

della

COLONIA

di

HADRIANVS

e di altre cose importante.

Minervini in schedis a. 1854 donatis museo Neapolitano; cf. Acta Casert. 1884 p. 172.

---

605 prope Aquinum ad templum *di S. Pietro Vetere.*

D · M · S
CAERELLIANI
PHOEBENI
QVI VIXIT
ANNIS · LV
M · V · D · XV
FILI · PIENTISSI
MI · B · M

Minervini Acta Casert. 1884 p. 171 ex schedis suis a. 1854 donatis museo Neapolitano.

3 PHO litterae ligatae dicuntur.

---

606 ad templum *di S. Pietro Vetere* prope Aquinum PIST.

C · CAM · PIVS · C · F · SIL ·

Pistilli *Descrizione storico-filologica delle antiche e moderne città e castelli esistenti accosto de' fiumi Liri e Fibreno* ed. II 1824 p. 74, unde affert Iannelli Acta Casert. 1884 p. 173.

Fortasse *C. f. Stel.*

---

607 rep. Aquini ad ecclesiam S. Mariae *della Libera.*

D M S
SACRETIO INGENVO VETE
RANO HOMINI DVLCISSI
sic MO ADQVE PIISSIMO SA
CRETIA CLAVDIANE COIV
GI OPTIMO CVM QVO VIXIT
ANNIS XXV BONE MEMO
RIAE VIRO

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 174, cui ectypum misit Galante.

LXVII. FABRATERIA NOVA (*la Civita*). Acc. FREGELLAE (*Ceprano*). (p. 546. 1013).

608 fragmentum fistulae plumbeae rep. Ceprano ad stationem viae ferratae.

EVCARPI AVG L

Gori apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 161.

LXXII. *Isola di Sora* (p. 558).

609 Castelluccio MAZ. Incertum num *Castelluccio di Sora* intellegendum sit.

M · FVFIO · M · L · CA//////
O S
H protome S

Ex Mazochii schedis Iannelli Acta Casert. 1886 p. 76 n. 26.

---

610 rep. *Isola di Sora* iuxta Lirim ad pontem novum. In aedibus Mazzetti muro inserta est.

C·FVRIO·C
CHRESIMO · V
IA · LI//////
//AVI//A

Descripsit Huelsen a. 1888.

---

611 rep. prope *Isola di Sora*, dum via ferrata fit. Extat in museo Campano.

D · M s
OPTANDV
F

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1885 p. 137; Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 321.
Cf. C. n. 5701.

LXXIII. SORA (*Sora* p. 560. 1013).

612 ad C. n. 5717. In S. Dominici muro immissa.

VI · VIR · CERE/ *tinorum*
EST · ARBI *tratu*

Descripsit Huelsen a. 1888. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 91 n. 14.

---

613 ad C. n. 5757. Extat in S. Dominici.

· ARTL
EGIA · ADVI
ERTVLEIA · CI

Descripsit Huelsen a. 1888. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 90 n. 13.
3 ex. fortasse CH fuisse adnotat Huelsen.

---

614 ad C. n. 5765. Descripsit Huelsen anno 1888 ita:

//V//
HE DECOR

---

615 ad C. n. 5769. Descripsit Huelsen a. 1888 ita:

NTID
AV

---

616 ad C. n. 5770. Descripsit Huelsen a. 1888 ita:

/ICATIS

---

617 in crypta ecclesiae S. Dominici prope Soram.

I—GI—AR
C · L · FAVSTO
SAXARIA · C
CYTHERIS
DE SVO

Descripsit Huelsen a. 1888.

---

618 fragmentum in monasterio S. Dominici prope Soram.

E · AEL
AE / /
NA / /
*ch*RYSAN*t*...

Descripsit Huelsen a. 1888. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 92 n. 21.
2 IAE Iannelli.

---

619 in Sorano agro ad parietem sinisteriorem externae partis delubri sancti Dominici FLOR. Ibidem adhuc.

MILIO
*test*AM*E*NT

Descripsit Huelsen a. 1888. Cod. mus. Florent. 8 (olim bibl. Stroziae n. 356) p. 12. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 92 n. 20.

Quae nunc desunt, dedi inclinatis. Versum 2 om. Iannelli.

LXXXVI. ALETRIVM (*Alatri* p. 566. 980).

620 ad C. n. 5800. Reperta dicitur a. 1830 inter *monte Secco* et *monte Cappucini*, cum via sterneretur quae ab Aletrio ducit Guarcinum. Communicatam a canonico de Persiis edidit Bassel *Centralblatt der Bauverwaltung* 1886 p. 208. Idem misit Mommseno.

4 PANTHAE.

---

621 in pavimento abbatiae S. Agnetis *sul monte ad oriente di Alatri.*

F
TRIB
BONO
NCOLE

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 86.

LXXVII. FERENTINVM (*Ferentino*).

622 ad C. p. 572. [Inscriptionum Ferentinatium libellus a. 1843 lithographice expressus repetitus invenitur in libro *Relazione del viaggio fatto da N. S. PP. Gregorio XVI alle provincie di Marittima e Campania nel Maggio 1843, scritta dal principe Massimo, sopraintendente Generale delle poste* (Romae 1843. 8) p. 56—63. Quae leguntur apud Maximum p. 54: (*il Sommo Pontefice*) *si degnò di accettare il dono d'un' antica lapide di marmo con lettere di bronzo intatta* spectant ad n. 5847. HVELSEN].

LXXX. SIGNIA (*Segni* p. 591. 982. 1014).

623 ad C. n. 5994 (cf. p. 982). Descripsit Gatti excipiens v. 2 HALINE, 4 H · M · H · N · S ·

---

624 tabula marmorea rep. Segni in horto Ormisdae Boliva, qui possidet.

/VRVNCEIA · SP · F
ACTE MAG
BONE DEAE TVNICAS *sic*
DVAS ET PALLIOLVM
RASAS *g*AL*b*INAS ET
LVCERNA AERIA · D · D

Descripsit Gatti ediditque *Bull. dell' Inst.* 1883 p. 190.

[5 CALEINAS traditur; emendavi ut requirunt galbina rasa Iuvenalis sat. 2,97. Adiectiva duo ad tunicas spectant: *et palliolum* fortasse postea insertum est. TH. M.]

---

625 rep. Segni in fundo fratrum Colabucci; *pizza ellittica* (*diametri* 0,075 *e* 0,028) *sul cui piano superiore sorgono cinque oggetti piramidali*; *sull' inferiore poi si lege un' arcaica iscrizione latina, graffita nell' argilla già cotta.*

FORTVNA

I

Helbig *Bull. dell' Instituto* 1885 p. 63.

---

626 fragmentum marmoreum Segni *nel cortile annesso alla chiesa cattedrale.*

*al*VMNO

*h*ORDIONIES

Descripsit Gatti.

LXXXI. MINTVRNAE (prope *Traetto* p. 595. 983. 1014).

627 ad C. n. 8249. Edidit Mancini *Atti d. R. Accad. di archeol. di Napoli* XII parte 2 p. 77 sq. aere incisam tab. III 2 (repetivit Iannelli Acta Casert. 1887 p. 75). Cum non pauca aliter legerit, tabula, quae nunc in museo Campano servatur (cf. Acta Casert. 1883 p. 23), denuo examinanda erit.

---

628 ad C. n. 8256 (cf. p. 1014). Edidit Stevens apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 374, legens v. 2 APROMIA.

---

639 fragmentum marmoreum rep. in antiqua turri Garigliani.

LEPIDIO FAV*i*

EPIDIAE HILAR*i*

AMANTIS*simae*

Iulius de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 228.

LXXXII. FORMIAE (*Formia* p. 602. 984. 1015).

630 fragmentum tabulae marmoreae rep. Formiis ad viam Tulliam.

imp. caes ARI

VERO

*c*OSII

Rubini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 17; cf. Acta Casert. 1890 p. 9 et 11.

LXXXIV. TARRACINA (*Terracina* p. 623. 984. 1015).

631 ad C. n. 8397. Postea edidit ipse de la Blanchère *Terracine* 1884 (*Bibliothèque des écoles françaises de Rome et d'Athènes* fasc. 34) p. 194, raro varians, scilicet I 19 L (pro A), II 7 C (pro Q), 8 C (pro Q), 11 STATIVS, 15 P (pro L), 18 AV*i*LIVS (pro IVLIVS), 19 PRI*mia*NVS (pro R/////NVS), 34 S*c*ATENIVS, III 11 A·OFILIVS.

---

632 ara marmorea Terracinae in orphanotrophio ad S. Salvatoris.

ISI RESTIT$_{\text{TRI}}^{\text{V}}$
L · TERENTIVS
STE PHANVS
AVG ARAS ET
ORO//VM · PEC*u*
*n*IA · SVA · D · D · ET
////////////////EX · P ·
// D

Descripsit Huelsen.

Restitutricis cognomen etiam aliis deabus tribuitur, velut *Fortunae* in titulo urbano *Notizie degli scavi* 1888 p. 391.

5 *oro*[*logi*]*um* Mommsen.

---

633 saxum ingens marmoreum litteris altis m. 0,20 repertum Terracinae una cum fragmento sequenti.

|AVG|

Descripsit Huelsen.

---

634 fragmentum saxi marmorei litteris magnis, repertum Terracinae in fundamentis aedium Narducci-Sitacci, ubi fuisse credunt *forum in compito Severianae* (*Notizie degli scavi* 1886 p. 277).

OLIO
*u*OVIT

Descripsit Huelsen.

---

635 litteris aere incrustatis, altis m. 0,295, in pavimento quod detectum est Terracinae *Borgo della Marina*.

IVS · Q

F. Lombardini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 277; de la Blanchère *Mélanges d'archéol. et d'histoire* VII 1887 p. 416.

---

636 fragmentum cippi marmorei repertum Terracinae in fundo Narducci.

ornamentum

P NVMISI VS P FOVF IACVL *a iiuir?*
ITER PRAEF PRO II *vir*
P NVMISIVS P F OVF FESTVS
PANTVLEIA
5 P NVMISIVS P L TER

R. de la Blanchère (cui descripsit Remiddi) *Mélanges d'archéologie et d'histoire* IX 1889 p. 344.

---

637 in urna Terracinae in hortis Antonelliis.

D · M
L · VERSENI
PAVLINI

Descripsit de la Blanchère, adnotans urnam sibi suspicionem movisse.

LXXXVII. SETIA (*Sezze* p. 640).

638 ad C. n. 6477. Est urbana Fabretti 364, 109.

---

639 ad C. n. 6478. Huelsen a. 1889 ita descripsit.

C · LRDVEL
protome viri POMPONIA
POMPONIA · M

---

640 lapis calcarius Setiae ad portam Pascibellam muro insertus.

I
ITER
///
IN FRO
IN AGR

Descripsit Huelsen a. 1889.

LXXXVIII. VLVBRAE (*prope Cisternam* p. 642. 988. 1018).

641 ad C. n. 8415. Descripsit Huelsen ita:

///B S *sic*
//*i*VLIO PRE
//TI · QVI · VIX
*an*N · IIII M
/ / *d.* XXII · IVLIV*s*
///IANVS ET
*cl*AVDIA AV
///NA FILIO
*dul*CISSIMO B M

A dextra nihil deest.

642 ara Cisternae muro domus in via *di Prati* sitae immissa.

DEANAE
SACR
P · PETRONIVS
ANICETVS · L
D · D

P. di Tucci apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 428.

643 basis ex lapide Tiburtino litteris antiquis, in vinea Iosephi Antonnicola inter Sermonetam et Ninfam.

L · RAHIO · L · F C · ////////
AIDILES ///E/////////
....0,34....

Huelsen apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 288.

XC. VELITRAE (*Velletri* p. 651. 1018).

644 statua marmorea una cum basi scripta rep. Velitris in vinea prope stationem viae ferratae.

D · M ·
T · FL · CARALITANO · PP
FL · EVAGRIA · MARITO · PIENTISSIMO

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1882 p. 434 ad ectypum quod misit Tucci.

XCI. ANTIVM (*Porto d'Anzio* p. 660. 988. 1018).

645 ad C. n. 6751. Romae est in villa Albania.

D · M ·
L · VALERIO
CHARITO
NV DOM

Descripsit de Rossi, recognovi ego.

---

646 ad C. n. 985*. [Est inscriptio picturae urbanae litus Puteolanum exhibentis apud Bellorium fragm. vestigii vet. Rom. p. 1. Cf. de Rossi *Bull. Nap.* NS. 1854, 153; Jordan *Top.* I, 2 p. 474 not. 48. HVELSEN.]

---

647 Antii in villa Albania MAR. — Extat Romae in villa Albania.

? *e*T · STATV*ia*s
*fort*V N A B V

Descripsit de Rossi, recognovi ego. Marini cod. Vatic. 9120 f. 153.
2 fuit [*Fort*]*una*[*b*]*u*[*s*] aut [*Fort*]*una*[*r*]*u*[*m*]; cf. C. n. 6555 et 6638 C. 2,28.

---

648 rep. San Donato a. 1884.

INTER AVOS PROAVOSQVE TVOS SANCTVMQVE PARENTEM ·
VIRTVTVM MERITIS ET HONORIBVS EMICVISTI ·
ORNAMENTVM INGENS GENERIS MAGNIQVE SENATVS ·
SED RAPTVS PROPERE LIQVISTI SANCTE KAMENI ·
AETERNOS FLETVS OBIENS IVVENALIBVS ANNIS ·
TE DVLCIS CONIVNX LACRIMIS NOCTESQVE DIESQVE ·
CVM PARVIS DEFLET NATIS SOLACIA VITAE ·
AMISISSE DOLENS CASTO VIDVATA CVBILI ·
QVAE TAMEN EXTREMVM MVNVS SOLACIA LVCTVS ·
OMNIBVS OBSEQVIIS ORNAT DECORATQVE SEPVLCRVM ·
ALFENIO · CEIONIO · IVLIANO · KAMENIO · VC · QVAESTORI CANDIDATO ·
PRETORI · TRIVMFALI · VII · VIRO · EPVLONVM · PATRI · SACRORVM · SVMMI ·
INVICTI MITRE HIEROFANTE · AECATAE ARCIBVCVLO DEI LIBERI · XV · VIRO
S · F · TAVROBOLIATO · DEVM · MATRIS · PONTIFICI · MAIORI · CONSVLARI ·
NVMIDIAE · ET · VICARIO · AFRICAE · QVI VIXIT · ANNOS · XLII M · VI · D · XIII ·
REC II NONAS · SEPTEMB DN · ARCHADIO · ET FL BAVTONE · V C · CONSS

p. C. 385

Contuli imaginem photographam. Elter *Bull. dell' Instituto* 1884 p. 56 (cum corrig. p. 208).

Conferendus est titulus eiusdem viri C. VI n. 1675.

---

649 fragmentum marmoreum litteris pulchris rep. Antii *nel giardino della casa S. Giuseppe* FIOR.; in horto *della principessa Sarsina* LANC.

Fiorelli:	Lanciani:
IVS · DI	X · TRIB · P
pont. ma X · TRIB · P *ot*	IVS · DE

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1887 p. 241 ad ectypum, Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 219.

---

650 rep. S. Donato *a destra del Rio Martino.*

L · PHAENIPPVS · I
*c*LVDENTIVM · ET · SVBSTRVC*tiones*
DE · SVA PEQ · FAC · CVR

Elter *Bull. dell' Instituto* 1884 p. 73.

---

651 rep. in agro Antiati.

PORCIV
*an*TIATIVM · P

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

---

652 fistula plumbea rep. Antii in villa Albania. Est apud Franciscum Pieracci.

IMP M AVRELI ANTONINI AVG

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 134. Cf. C. X n. 6685.

---

653 fistula plumbea rep. Antii in villa Albania. Est apud Franciscum Pieracci.

AVR · SEC · F ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

654 fistula plumbea rep. Antii.

IMP · CAES · DOMITIANI · AV///
sic SVB · CVR · DAPHNNI · L · PROC · FEC · FAVSTVS · SER

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 133.

---

655 fistula plumbea rep. Antii in villa Adele. Duas inscriptiones exhibet:

a Q ATHENAVS AVG LIB FEC *sic*

b *a lettere di tipo quasi corsive:*

QVINTILIORVM

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 235. Cf. X 6687.

---

656. 657 fistulae plumbeae rep. Antii in villa Adele.

656 T · VINICIVS · MAMILIANVS FEC

657 /// · AVP/VNCLEIVS · CHRESIMVS F///

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 234. Cf. X n. 6689.

---

658 rep. in agro Antiati.

D · *m*
L · LVCRETIVS
MIL · CLASS' *iii? ti-*
BERINO · NAT .... *ui-*
XIT ANN · XV ... *mil.*
ANN ·
C · BRINNI
ET · CIVI

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.
3 explevit Mommsen.

---

659 rep. in agro Antiati.

D *m*
L · SEMPRO*ni*...
TIS MILIT
⁻ PRC

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

660 *raccolta sulla riva del mare fra Anzio et Nettuno.*

AGATO CL
I · BAR

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 219.

---

661 tabula marmorea rep. Antii.

ANTONINA
MARITO
AMPHIONI DVL
CISSIMO
BENEMERENTI
FECIT

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 58.

---

662 rep. in agro Antiati.

D | *m*
ARRIE E|*ufro-?*
SYNE MAT|*ri*
ARRIVS ·|

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

---

663 rep. in agro Antiati.

DIS MANIBVS
SACRVM DANAE
VALERIA VIXIT ANNIS
XLV · TI · CLAVDIVS
ANOPTES CONIVGI
BENEMERENTI FECI

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

---

664 tabella marmorea rep. Antii in fundo Mencacci.

A · FELICVLA ·
*m*ONVMENTV ·
IT
VIRO
*? et sibi su*ISQVE

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 133.

665 tabula marmorea rep. Antii.

D corona M
FIRMINA - CONVG
B - M·F·HERENNVS
SATVRNVS

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 58.

---

666 rep. Antii in villa Vincentii Pollastrini.

D · M ·
M · VLPI · EVTYCHETIS ·
M · VLPIVS · ZOTICVS ·
LIB · BENE · MERENTI
FECIT

Bentivoglio apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 134.

XCII. ARDEA (*Ardea* p. 675).

667 tabula marmorea reperta prope Ardeam *nel piano di Civitavecchia.* Est apud Franciscum Sforza-Cesarini.

DECRETA PVBLIC
Q· Q· M · AEMILI · TO
Q · AEGRILI//
M · LVCCEI · Q

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 160.

[Fortasse sic fuit: (*Statua*) *decreta public*[*e*] .... *q*(*uin*)*q*(*uennalitate*) *M. Aemili T. O*[*ctavi? cura?*] *Q. Aegrili* ... *M. Luccei Q* ... TH. M.]

---

668 tabula marmorea rep. prope Ardeam *nel piano di Civitavecchia.* Est apud Franciscum Sforza-Cesarini.

TIANI
DI IVNII
CVRM
agente .....f LICE

Barnabei apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 160.

INSVLAE REGIONIS PRIMAE ITALIAE.

XCVI. CAPREAE INSVLA (*Capri* p. 681. 1018).

669 ad C. n. 6810. Errore inter urbanas recepta est VI 9887.

670 Capri *Succursale Pagano.*

Ɔ RI
F
/MILIT

ANN XXII
5 VIXIT AN
XL

Descripsit E. Petersen a. 1889.
Ibidem extat X 2389.

671 tabula marmorea Capri in aedibus Eman. Benner.

IVLIA · DÍVI · AVGVSTI
LIBERTA · APHRODÍSIA
VENERIA

De Villefosse, cui dedit Arthur Engel, *Bull. de la société des antiquaires* 43 (1882) p. 279.

672 Capri in aedibus Eman. Benner.

EXPECTATVS · C · FANNI
ANTEROTIS · ET
FANNIAE · SCYNDAE · DELICIM
VIXIT · ANNOS · DVO ET DIES XXXXV

De Villefosse, cui dedit Arthur Engel, *Bull. de la société des antiquaires* 43 (1882) p. 280.

673/4 Capri in aedibus Eman. Benner.

OCIIANVS · NIIDIMVS
HIIDISTH · ΓILI

De Villefosse, cui dedit Arthur Engel, *Bull. de la société des antiquaires* 43 (1882) p. 280.

VIAE PVBLICAE REGIONVM

ITALIAE PRIMAE ET TERTIAE.

675 ad C. n. 6826. Recognovit Huelsen, legens 4 POTEST // COS III PP, 10 TRIB POTE// COS I/.

---

676 ad C. n. 6838 (cf. p. 1019). Denuo recognovit Huelsen ediditque *Mittheilungen des roem. Instituts* 1889 p. 84 aere incisam.

P · CLAVDIO · A
IIIA C· FOVRIO IX *sic*
AIDILES

Adnotavit Huelsen duos aediles esse videri P. Claudium Ap. f. Pulchrum consulem a. 505, id quod iam Mommsenus statuerat, et C. Furium C. f. Pacilum consulem a. 503. Formam autem litterae R non redire nisi in uno titulo antiquissimo agri Falerni C. X, 4719.

---

677 ad C. n. 6870. *In una casa rurale del Marchese di Transo* Miraglia Act. Casert. 1886 p. 129. Idem ibid. 1887 p. 8 lapidem sic descripsit:

. . . .
. . . . AVG . . .
ET CONST . . . .
ET · MAXIM . . .
NOBILISS CA . . . .
CVIIII

---

678 columna ex lapide rubro (*granito*) litteris pravis in S. Dominici inter Soram et Isolam, in crypta.

IMP DN
MAXIM
//O SEM
AVG
IIIII

Descripsit Huelsen a. 1888.

PARS POSTERIOR.

PROVINCIA SICILIA.

VII. SYRACVSAE (*Syracusae* p. 730. 992).

679 ad C. n. 7143. Pleniorem edidit Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 383.

AVG
CERIALIS · SEX

---

680 ad C. n. 7145. Est urbana VI 16230.

---

681 ad C. n. 7153. Est origine urbana VI 20003.

---

682 ad C. n. 7156. Est origine urbana. E. Q. Visconti in schedis apud P. H. nepotem; cf. X 1088*, 230. V. 2 PAL in lapide esse, ut legerat Colonna, affirmat F. von Duhn in litteris ad Mommsenum datis.

---

683 ad C. n. 7157. Est origine urbana. E. Q. Visconti in schedis apud P. H. nepotem.

---

684 fragmentum marmoreum malis litteris rep. Syracusis in foro.

pERPETVVS AVGustus

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 372.

---

685 Syracusis.

C · VISTIL
CVRATOR
ATILIA · M · M · Ↄ · I

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 387.

---

686 tabulae marmoreae fragmentum magnis bonisque litteris rep. Syracusis. Servatur in museo.

IT · I..
DIC

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 386.

687 parva urna cineraria rep. Syracusis. Ibidem extat in museo.

A · PER . '
AVGV › RINVS

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 386.

---

688 tabula marmorea rep. Syracusis in necropoli *del Fusco*.

D M
MEMORIAM CE
SERNI MARCE
LI POSVIT VX
XOR SVA ET FILI
5 SV*i* *b*ENE ME
REN*ti* QVI VIX
XI*t* *a*NNIS
X*x*XXIII
SFV.....

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 385.

---

689 tabella marmorea rep. Syracusis. Extat in museo.

*cl*AVDIVS
OB
IMVS

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 386.

---

690 tabella marmorea rep. Syracusis a. 1888.

DVRO
T · FLAV
CAELIA
SIBI

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 385.

---

691 Syracusis.

P MANLIVS LICINIA
FELIX

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 387.

692 ara marmorea rep. Syracusis. Servatur in museo.

'S · MAXI
I ET · SILV
T · SVORVM

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 386.

---

693 fragmentum cippi calcarii; litterae dicuntur esse aetatis liberae rei publicae. Rep. Syracusis in necropoli *del Fusco*.

RVFVS

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 385.

---

694 urna marmorea rep. Syracusis prope catacumbas S. Luciae in horto advocati Adorno.

C · SERVILI · C . F · QVR
AVITE · PIE · SALVE
VIXIT · AN · XVII ·
DIEBVS · XI ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1884 p. 163 ad ectypum.

XII. *Vicari* (p. 738).

695 ad C. n. 7198. Vidit Salinas Vicari muro ecclesiae immissam descripsitque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 382.

2 VEGEIAE. — 5 sqq. XXI · M · III · DIEB · XVII PAR | THENOPAEVS | CONIVGI · DVLCISS.

XVI. LILYBAEVM (*Marsala* p. 742).

696 basis marmorea Marsalae *nella corte della casa Lipari* PELL.

C · VAL · APOLLINAREM
V P · CORR · PROV · SIC
EXEMPLVM VNICVM
ABSTINENTIAE INTE
GRITATIS INNOCEN
TIAE IVDICEM SINE VL
LA GRATIA LANCIS
AEQVAE
C · VAL · POMPEIANVS · V P
CVR · R P · LILYB · PATRO
NVM SEMPER SVVM
PANCRATI DII TE
SERVENT

Pellegrini *La Cultura* vol. VI 1885 p. 750 (inde Parisotti *Studi e documenti di storia e diritto* XI 1890 fasc. 2. 3 p. 225).

XX. PANHORMVS (*Palermo* p. 751. 993).

697 ad C. n. 7318. Iam Panormi in museo, ubi sic descripsit Salinas apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 381:

sic M · SICRIBONIVS	CAECILIA
M L ·	////
STYMPHALVS	ATTICA ·

XXII. THERMAE HIMERAEAE (*Termini* p. 761. 993. 1020).

698 in lapide calcario rep. Termini.

AEDIFIC
VIVIAN POTES

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 481 ad ectypum.

699 Termini.

C · ALFIVS · CELI
VIXIT · ANN

Contuli ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1885 p. 327.

700 Termini rep. *nel piano di S. Antonino fuori porta Girgenti.* Est ibi in museo.

DIS · M ·
AQVILLIVS
AGATHON
VIX · A · L ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 100 ad ectypum.

701 Termini rep. in castello oppidi diruto. Servatur in museo.

D M
CAECIN
SOZVS
V ɑ A · L

Ciofalo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 100.

702 fragmentum marmoreum litteris evanidis rep. Termini. Extat in museo.

TI CLAVDIVS ·
. . . . . Λ . . . . . .
. . . .
. . . . . IΛ . . . . .

Ciofalo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 229.

---

703 tabellae marmoreae fragmentum rep. Termini. Servatur in museo.

CLAVD
FORTV
VIY

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 139 ad ectypum.

---

704 rep. Termini in ruderibus castelli. Extat in museo.

D M S
EVPLIA · VI
XIT · AN · LV

Ciofalo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 100.

---

705 tabula marmorea rep. Termini. Extat in museo.

IGNATIA
ATHANAIS
VIX·A·LXX

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 139 ad ectypum.

---

706 Termini rep. in ruderibus castelli.

' · L · LESBI
L · DAMOP
AS · F · D · S

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 337.

---

707 tabula marmorea rep. Termini. Extat in museo.

DIS · MANIB
TREBONIA · C · F · MODIA
VIXIT · ANN · XI · M · III ·
C · TREBONIVS · ZMARAGDVS ·
ET · MODIA · HESIONE ·
PIISSIMAE · FILIAE ·

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 139 ad ectypum.

XXVII*a*. *Naso.*

708 tabula marmorea fracta reperta Capo d'Orlando in fundo Philippi Cangemi, qui possidet.

TI · CAESARI · DIVI · F · AVGVSTO
P · CLODIVS · C · F · RVFVS · LATRO · P · S ·
F · C ·

Salinas apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1884 p. 163.

PROVINCIA SARDINIA.

IV. CARALES (*Cagliari* p. 787. 995).

709 cippus calcarius rep. Cagliari *strada Gesù e Maria.*

D · M ·
C · IVLIVS · CANDIDVS
N · BESSVS · MIL · EX · CLAS
PR · MIS · 7 · // BATI
RVFI · MIL · AN · XVIII
M · X · VIX · AN
XXXIIX

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 105.

---

710 cippus calcarius magnus litteris satis bonis rep. Cagliari *strada Gesù e Maria.*

D · M ·
L · SCENTIO · VALENT
MIL · EX · CLAS · PRAE
MIS · 7 · SOCELLI
CHILONIS · MIL ·
AN · XXVII · VI · AN
XXXXVII · NAT
BESSVS · SCIENTA *sic*
EVTYCHA · PATR ·
OPTIMO · ET
B · M · F ·
L · CALPVRNIVS
FYRMVS · CVRA
EGIT

Contuli ectypum. Vivanet **apud** [illegible] *Notizie degli scavi* 1886 p. 105.

711 cippus calcarius litteris satis bonis rep. Cagliari *strada Gesù e Maria.*

D · M ·
L · TVRRANIVS
CELER · MIL · EX ·
CL · PR · MIS · NAT ·
DALM · VIX · AN ·
XXXX · MILT · AN ·
XXIII · CVRAVT ·
Q · NAEVIVS ·
AQVILA · 7 ·

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 104.

---

712 rep. a. 1885 Cagliari in fundamentis aedium Mori.

VS — QVAD
— RN
CLASS · I — MIS
VERNVI — 'AE

Descripsi ex ectypo. Pais dedit Mommseno a se descriptam. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 106.

1. 2 fortasse *Quad*[*rat*]*us* [*nat. v*]*ern.*

---

713 cippus calcarius rep. Cagliari *presso la via Principe Umberto.*

D · M
L · CHRYSIO
VENVSTO
VIX · AN · XXVI · M · II ·
MVTILIA · CERTA
FILIO · F ·

Descripsi ad ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 106.

---

714 rep. Cagliari in ecclesia S. Saturnini. Litteris bonis.

D M S
EVHODO · SERVO
BENE MERENTI
u IX · ANN · XXV ·
MENS · V · DIEB XXVII FEC
f LAVIVS · ASIATIC
*a*l. BINOVAN O *sic*

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 24.

715 cippus calcarius rep. Cagliari *strada Gesù e Maria.*

D · M ·
GESSIAE · GAL
LAE · VIX · ANN · LX
FILI · MATRI ·
DVLCISSIME

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 105.

---

716 tabella marmorea rep. Cagliari.

HELIO
SECVNDA
CONIVGI · B · M · F ·
V · A · XXXV

Descripsi ad ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 106.

---

717 tabella marmorea rep. Cagliari.

M · HERENNIVS · VICTOR
EGNATIA · C · F · IVNIA
C · HERENNIO · M · F · IVNIORI
HERENNIAE · M · F · VICTRICI
FILIS · SIBI · POSTERISQVE · SVIS

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 106.

V. *Ager Caralitanus* (p. 807).

718 ad C. n. 7828. Ad exemplar C. XIV n. 4239 supplevit Mancini *Atti della R. Accad. di Napoli* XIII pars 2 p. 174:

HERENNIAE
M · F · HELVIDIA*e*
*a*E*milianae*
CLAVDI · PROCV*li*
*ord*O · KARALITA
NORVM

Eadem fere observavit **Dessau** *Mittheilungen des roem. Inst.* 1889 p. 183 sq.

719 cippus terminalis rep. Sanluri in agro. **Servatur Cagliari in museo.**



Vivanet et ectypum misit Mommseno et edidit apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 211.

[*Inter Maltamonenses Cens(ori?) Secundini v(iri) c(larissimi) et Semilitenses Quartes h(onestissimae) f(eminae) in tempore limites ebulsi sunt et quia inter-i[erant p]ositi de[nuo]*. 4 in. litterae *limi* et quae sequuntur 5 post *teri* parum certae sunt; fieri potest ut secutus sit versus sextus. Mecum ectypum examinavit Otto Hirschfeld. Notabilia sunt ethnica formata a latifundiis duobus. TH. M.]

---

720. 721 fragmenta tituli sepulcralis utrimque scripta rep. Donori in via *S. Niccolò*.


721 *in parte antica:*


AVRELIAE ONORATAE CON*iugi* . . .
ET ❦ PIENTISSIMAE ❦ QVAE *uixit ann* . . .
MENS · VIII · DI·B XIII CVM QVA F*ecit*
ANN · XI · MEN//I DIER XIII · EVPI*epes?*
AVGGG · VER · D*isp.* *dul*CISSIMA*e* p. C. 209–211?
FEC
CEBH*ρ*

Descripsit Mommsen ad ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 233.

1 COI\ / Vivanet. — 3 extr. QVA Vivanet.

721 *in parte postica:*





p. C. 582

Mommsenus descripsit ad ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 234.

[Verba aliquatenus intelleguntur licet hiantia et disiecta a. b 1. 2 ... *secund(um) gesta* | ....*[e]t no(bilissimo) d(omi)no Mauricio Tiberi[o Caes.]* .... Item c. d. e 2 *portantae frument* .... *animal* | .... *[sa]rcinario (h)abenti spa* .... *rum honus* .... | .... *pecora p[ro] cap(itibus) XX carn* .... *laboran* .... | ... *intromitt[ent]ib(us) olera pro cofin(o) un(o) fascic(ulo) uno* .... | .... *animal(ibus) portant(ibus) extibal(ia)* (= aestivalia) *pro cofino* .... | .... *tracta p(ro) sol(ido) uno num(erum) amphor(arum) C* .... | .... *pro naucell(is) abentib(us) frument* .... | *[intr]omittentib[us) abet pro n(umero) XXX* .... Th. M.]

722 cippus calcarius *nel Masu, nello spigolo sinistro del portone di Franc. Fedele Pintus.*

D · M ·
A · LIC · AXIVS
VIXIT ANN ·
XLV · M · VII · D
XXVII · FEC
V MERE

Spano *Bull. Sardo* 1859 p. 128.

---

723 rep. prope Pirri in fundo Francisci Piladu *Sa Biugia Manna.* **Extat** Cagliari in museo.

D M
MAGNIAE LVCRE
TIAE · VIXIT AN
NIS · XXX CON
IVGI BONAE
INCOMPARA
BILI MARITVS
FECIT

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1886 p. 211 ad ectypum quod misit Vivanet.

VIII. FORVM TRAIANI (*Fordungianus* p. 846).

724 urna litteris rudibus rep. in regione *Campizeddu* prope Busacchi. Est Cagliari in museo.

D M
M · VALERIO
GERMANO
MIKITI STIP XX
VI PATER/I
VS////M
F

Contuli ectypum lectu difficile. Pais apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 430.

4 I signum post ST non vidi in ectypo. — 5. 6 videtur fuisse *Val(erius) Paternus b(ene) m(erenti).*

---

725 urna rep. in regione *Campizeddu* prope Busacchi. Extat Cagliari in museo.

D M
M · VALER//
AA///AVI
XIT ANIS L
XXX FIKI
pAtRI BE
NEMEREN
I

Pais apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 430.

---

726 Campizeddu prope Busacchi. Est Cagliari in museo.

D · M
VALER · SIL
VANAE · VIX
ANN · LIII · FI
LI MATRI BE
NE MERENT

Contuli ectypum. Pais apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 429.
Fortasse coniux Valerii tituli praecedentis.

---

727 urna rep. Busacchi *in contrada s. Giovanni* in fundo Zedda. Extat Cagliari in museo.

D · M
L VALERI
VS MARC
ELLINVS V
IXIT ANNIS
XXVII · FAM
A\

Contuli ectypum. Pais apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 430.

IX. *Ad Thyrsum superiorem et Caedrim* (p. 818. 996).

728 ad C. n. 8325. Ediderunt praeterea Fiorelli *Notizie degli scavi* 1882 p. 441 et Nissardi *Bull. dell' Inst.* 1883 p. 58.

---

729 cippus terminalis rep. *in contrada Porgiolu o Porzuolu, nel comune di Orotelli circondario di Nuoro.* Nunc Sassari in museo.

FIN
NVRR

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1889 p. 203 ad ectypum.
Vivanet apud Fiorellium l. c. ad oppidum *Nuoro* refert.

730 litteris rudibus; rep. Macomer loco qui vocatur *satanca de su Nurache.* Servatur Cagliari in museo.

D · M
IVLIA · VALER
IA · QVE · ET GIN *sic*
SORA · VIXIT
ANN · LVI ·

Contuli ectypum, ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 718.

---

731 litteris rudibus; rep. Macomer loco q. d. *satanca de su Nurache.* Servatur Cagliari in museo.

D M
VAKERIA
VREKIO.
VIXIT AN
NIS XXXV

Descripsi ad ectypum ad quod edidit Fiorelli *Notizie degli scavi* 1888 p. 718.
5 ultimum signum incertum.

XII. *Cuglieri* (p. 824).

732 fragmentum cippi terminalis rep. Teuladu prope Cuglieri.

ab una parte:

CIDDILITA
N O R V M

ab altera:

EVTHICIANO
R V M

Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1887 p. 336 descripsit et ectypa misit.

Gemellus est C. n. 7930.

XIII. TVRRIS LIBISONIS (*Portotorres* p. 826. 997. 1020).

733 tabula marmorea rep. Portotorres.

D M
HILARA · BIXI
T · ANIS · XXXV D
IEBVS XV OR
N VIIII F · M · B · M

Gamba apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 399.

4. 5 (*h*)*or*(*is*) *n*(*umero*) *VIIII f*(*ilii?*) *m*(*atri?*) *b*(*ene*) *m*(*erenti*).

XV. OLBIA (*Terranova* p. 829. 997. 1020).

734 Telti rep. *sul poggio chiamato Donnas Muscas.*

ΛIICIIO
IXLSAI
AVGVSTA
AN·LX·ST·
O XX · H S·

Tamponi misit Mommseno a. 1888 ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 402. Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 228 a Tamponio.

1 ΛIICIIO Tamp. Mommseno, AVRELIO Haverfield — 2 EXLSAL Haverfield — 5 HES Haverfield.

Mommsenus ad militem refert *an*(*norum*) *LX st*(*ipendiorum*) *XXX ex l*(*iburna*) *Sal*(*ute*) *Augusta.*

735 rep. Telti *sul poggio chiamato Donna Muscas.*

FVLVILA
VALENTI · F
ANNOR
XIX·H·S·E

Tamponi misit Mommseno a. 1888 ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 403. Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 228 a Tamponio.

1 FVLVILLA Haverfield.

736 Terranovae.

O C*tavi..*
VIX · A I*n x* X X V
DOMITIA FVSCA
CONIVGI · BENEMERENT

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 400, 1.

737 rep. Telti *presso la casa di Petruccia Azzena.*

PERTIVS
CVRSI · F
ANN · XXV
H·S·E

Tamponi misit Mommseno a. 1888 ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 403. Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 228 a Tamponio.

1 PERTIVS Tamp. Mommseno et Haverf., PERVIVS apud Fior. — 3 XX· Tamp. apud Fior., XXˎ Tamp. Mommseno.

---

738 tabula marmorea rep. Terranovae.

D M
VALERIA :
IAE · A

Descripsi ad ectypum. Tamponi misit Mommseno. Idem edidit apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 400.

LAPIDES MILIARII.

I. NORA BITIAM (p. 830).

739 columna miliaria rep. prope Pulam *nel predio di Francesca Mulleri in Sanna, posto circa tre chilometri più lunghi nel sito detto Nuraccheddus.*

VII
IMP · CAES · *m* · IVLIVS
PHILIPPVS *pi*VS · FELIX
AVG · PONT · *Max* · TRIB
POT · V · COS · III · P P · PROC*os* p. C. 248
IMP · CAES · M · IVLIVS PHI
LIPPVS · PIVS FELIX · AVG · FI
LIVS · D · N · PHIL*ip*PI · AVG ·
PONT · MAX · TRIB · POT · V · COS · II
P · P · PROCOS · VI*a*M QVAE
DVCIT · A · NORA *bitiae*
VETVSTATE *co*RRVP
TAM · RESTITVERVNT
CVRANTE P · AELIO VA
LENTE PROC · EORVM
PRAEF · PROV · SARD
· EV ·

Conluli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 92.

11 *Bitiae* proposui ad exempla C. n. **7996. 7997.**

Idem procurator infra n. 743. 772.

740 litteris pessimis; ibidem rep. ubi n. 739.

II VII
IMPP CAESS
M·AVRELIO CARO PIC
FELICI · INVICIO AVO *sic*
PONTIFICTI MAXIMC· *sic*
TRIBVNICIAE POTESIA *sic*
COSP P P PRO COS EI *sic* p. C. 282
M AVRELIO · CARINO
NOBILISSIMO CAES
GERMANICIS VIAM
QAE DVCTI A NORF DITI *sic*
VETVSIATE COR

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 92. 11 leg. *q(u)ae duc[it] a Nor[a B]iti(ae)*.

[Triumphum Quadorum nummi Cari enuntiant; Germanici vocabulum hic primum opinor comparet. Th. M.]

---

741 litteris rudibus; ibidem rep. ubi n. 739 et 740.

M · VII
D· N·
FLA·IVLIO
CONSTAN
TIO VICTO
RI SEMPER
A'VP·P·P·
CVRANTE
FLA · AMA
CHIO V·P·
P·P·SARD·
B·QVE D·A
NORA QVI
ZA·

Contuli ectypum. Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1885 p. 93. 7 in ectypo parum perspicuus, quarta littera incerta est; Mommsenus apud Fiorellium l. c. dubitanter proposuit *d(omino) p(er)p(etuo)*. — 12 seq. intellegendi sunt ut Vivanetio placuerat *b(iam) qu(a)e d(ucit) a Nora Quiza(m)*, quod corruptum est ex Bitia.

VI. CARALIBVS TVRREM (p. 833).

742 col. mil. rep. inter Fordungianus et Busacchi. Extat apud Leonem Gouin in villa *Bacu-Abis* prope Capoterram.

IMP · CAESAR ·
AVGVST · DIVI · F ·
PATER · PATRIAE ·
PONTIFEX · MAXIMVS ·
TRIB · POTESTAT · XXXVI · p. C. 13
OBTINENTE · T · POMPIO ·
*p*ROCVLO
PRO · LEG
X

Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 429 ex ectypo. Pais *Bullett. archeol. Sardo* ser. II fasc. 1. 2 1884 p. 14.

6 *obt*INENTE · T · POMPI O · 'sic' Pais. — 7 PROCVLO Pais, sed primam litteram non satis claram esse dicit. — 8 *proc.* PRO · LEG Pais.

De formula *obtinente* conferendus est titulus Africanus Ephem. epigr. V p. 372 n. 640 cum adnotatione Mommseni. [Notabile est sub Augusto provinciae imperatoriae minori qui praeesset appellatum esse non procuratoris vocabulo vere ad administrationem privatam pertinente, sed *pro legato.* Quae locutio cum non ita pro substantivo cederet ut similes proconsulis et propraetoris, participium adsumptum est, cui applicaretur. Th. M.]

---

743 col. mil. rep. in fundo q. d. *Scala Carrugas* prope Buonanaro.

M P XXXIII ❧
IMP · CAES / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / PIVS · FELIX · AVG
PONT · MAX · TRIB · POT · P P COS
PROC · E / / / / / / / / / / /
NOBILISSIMO · CAES · PRIN
CIPI · IVVENTVTIS · VIAM
sic QVE · DVCIT · A · TVRRE · VSQVE
KARALIS · VETVSTATEM *sic*
CORRVPTAM · RESTITVIT
CVRANTE · P · AELIO
VALENTE
PROCVRATORE
SVO
E ❧ V

Vivanet apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 49.

Erasa sunt nomina Philipporum. Eundem procuratorem habes n. 739. 772.

---

744 rep. *a circa un' ora di strada dal villaggio di Fordongianus lungo la via che conduce a Busachi.*

LXX/
TI · CLAVDIVS · CAESAR · AVG
GERMANICVS · PONT · MAX · TR
POT · VI · PPIMP XI COS · DES IIII p. C. 46
L · AVRELIO //TR //CIO PRAEF SARD
/VSSIT

Pais apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1883 p. 429; idem *Bullettino archeologico Sardo* ser. II fasc. 1. 2 1884 p. 13.

5 //T///CIO Pais apud Fior. dicens incertum esse num post T litteram sequatur R et utrum CIO an CLO legendum sit. — 6 om. Pais *Bull.*

---

745 rep. in fundo q. d. *Scala Carrugas* prope Buonanaro.

M P XXXIII
IMP · CAES · M · AVRELIO p. C. 268/270
CLAVDIO · MAXIM////
FELICI · INVICTO · AVG//////
MAX · IMP · II CONS//////
P P PROCONS//////
CVRANTE L · SEPTIMIO
LEONIICO E · V PROC////
SARDI////

Vivanet *Notizie degli scavi* 1890 p. 49.

8 *Leon*[*t*]*ico* ut videtur.

VII. CARALIBVS OLBIAM (p. 836. 1020).

746 ad C. n. 8033 (cf. p. 1020). Edidit descriptam ab Hectore Pais Fiorelli *Notizie degli scavi* 1883 p. 148.

---

747 rep. Telti.

MPCLXV
D N IMP CAES DOM
ANVS
//////////////////////////
KARALIB OLBI
CORRVPTA R*estituit*
P/////TIVS VP
PRESES P*rouincie*
*sard*INIE

Tamponi misit Huelseno ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 260; Haverfield *Classical Review* IV p. 66 a Tamponio.

7 PR\ETIVS VP Tamp. ad Huelsenum et Haverfieldium.
Imperatoris esse Domitii Aureliani monuit Cagnat *Revue arch.* 1889 II p. 439.

---

748 Telti.

D N · FL · DEL
MATIO · NOB
AC · FORTISSIMO
QVE · CAES · D · N ·
M · QVE EIVS
PONT · MAX · TRIB
POTES · P · P · P · AG
H E L ENNVS V P *sic*
PROC

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 42; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 233 a Tamponio.

---

749 Telti.

M P CL
DN · IMP
TOTIVS · VRBE
E VR IMP · CA

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 553 n. 44.

---

750 Telti.

MPC
D · N · IMP
TOTIVS VR
AETERNO IMP

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 553 n. 43.

---

751 Lipparaggia.

. . . .
. . . . P · *Licinio*
CORNELIO · SALONI*no* . . .
CAES · AVGVSTVS *uiam quae ducit a karalib.*
*ol*BIE · VETVSTATE · COR*ruptam restituit*
CVRANTE · CAELIANO
u. E · P · SARDIN*ie*
PROC · SVO

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 37; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 230 a Tamponio.

1 //////II///// Tamp. apud Fior.

(M. Calpurnius) Caelianus redit C. n. 8011. 8012. 8033 et infra n. 774.

---

752 Lipparaggia.

///L · COR*ne*
*li*O · FORTVNA
tiano V · E · PRESIDE
p. SARDINIE

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 41.

L. Cornelius Fortunatianus v. e. Maxentii aetate praeses Sardiniae redit n. 779.

---

753 Lipparaggia.

NOBILISSI
MI BI
AELIO////PR

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 40.

---

754 Lipparaggia.

//////////AV//////
///////////////////
AVG VIAM
////OLBIAE//////
RESTITVERVN*t*
*cur*ANTE///////

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 36.

---

755 Lipparaggia; litteris incertis.

////////
//////P////
/////V P////
///II//AX//

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 38.

---

756 Lipparaggia.

V · E ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 552 n. 39.

757 Rotili Pioni.

M
IMP CAES
M · AVRELIVS
CARINVS · NO
CAES VIA QVE
DVCIT A KAR
OLBIA VET·CO
RESTITVIT
M AELIO
VITALE · V · P
*p*RAES PROV
SARD

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 550 n. 27; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 231 a Tamponio.

Eundem praesidem habes C. n. 8013.

---

758 Rotili Pioni.

$\overline{\text{M}}$ P C L X V
IMP · M · AVRELIO · CARO
PIO · FEL · AVG ET · IMP · CAES · M · AVREL · CARINO
PF · *aug* / PONTIF · MAX · TRIBVNIC · POTESTATIS
//////////////////////////////////*uetusta*TE
COR*rupt*A///////////////////////

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 549 n. 24; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 231 a Tamponio.

4 PFI · '///// Tamp. apud Fiorellium, P · F *aug.* Haverf. — 6 om. Tamponi apud Fior.

---

759 Rotili Pioni.

////VAL
I O D I
ANO////
IMP GA
PF INVI
PON TR
A X
PROT
VAL FL
NVS VI
P DVF
EOR

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 550 n. 29; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 232 a Tamponio.
2 IO////DI Tamp. apud Fior. — 4 PIMPGA Haverfield.

---

760 Rotili Pioni.

ELIO
GVI
ETERNVM · DN
DEDERVNT · IPSI
AVSSPICIVM HVIVS
ıR SIBI
DVCIT · A · KARALIBVS OLBIAE
CORRVPTA RESTITVENT*e*
M · AVRELIO

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 550 n. 28.

---

761 Rotili Pioni.

///////E///OCE///////
//////////NG//////////
////////////////////////
////////////////////////
///////OPERI VI
*qu*E DVCIT A KARALI
CORRVPTA · RESTITVENT*e*

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 549 n. 25.

---

762 Rotili Pioni.

TIA
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . . . *uiam* QVE
DVCIT A KARALIB OLBIE
CORRVPTA*m restituit*
curante P · VAL ·
PRES · PROV · SARDI

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 31.

763 Rotili Pioni.

DVC IT
OLBIAE · BETVSTATE
CARINO
E · V ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 549 n. 23.

---

764 Rotili Pioni.

IMP
////////
//////////
/////III////
5 V · E · PRES
PROVINC
SARD

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 34.

---

765 Rotili Pioni.

/////ENTE//////
////PO//////

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 35.

---

766 Rotili Pioni.

M A A
AVG
CAES
NOBI
5 OLBIE
CVRA*nte*

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 33.

---

767 Rotili Pioni.

FLABI
I
IVLIO IE
ORIS MO Y
5 PR VS

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 551 n. 32.

768 Rotili Pioni.

//////////////
/////////////
/////POTE//
/////COS////
////////////
///DE///////
//ANO//////

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p 550 n. 30.

---

769 Rotili Pioni.

M P
C L X V I
D N I M P
PF TOT IVS
V R B E T E I
V R I M P

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 549 n. 26.

---

770 Traissoli.

M · P · CLXVIII
D·D·D·N·N·N·
*i*MP · CAES · P · LICINIO · VALE*riano*
INBICTO · AVG · PONTIFICI *maximo*
GERMANICO · MAXIMO · TR*ibuniciae*
POTESTATI · V · COS · III · PATRI P*atriae et*
IMP · CAES · P · LICINIO · EGNATIO *gallieno*
PIO · FELICI · INBICTO · AVG · PONT*ifici*
MAXIMO · GERMANICO · MAX*imo trib.*
POTESTATI · IIII · COS · III · PATRI · P*atriae et*
p. CORNELIO · EGNATIO · VALERIAN*o*
NOBILISSIMO · CAES · PRINCIP IV*uentutis*
VIA · QVAE · DVCIT · A · KRALIBVS OL*biae* *sic*
CORRVPTA · RES · TTT · CVRANTE *sic*
P · MARIDIO · MARIDIANO
E · V · PROC · SVO ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 548 n. 22 *bis*; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 230 a Tamponio.

771 Traissoli.

M P·C
IMP CACO
NSTANTIO
NOBILISS
CAES · FEL · A
DD NN CON
STANTINI
ET LIciNI
MAXXIM *sic*
AVCG

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 548 n. 22.

8 LIONI traditur.

[Requiruntur talia: *impp. Caesss. Flavio Crispo et Liciniano Licinio* (quae duo nomina fortasse erasa sunt) *et Fl. Cl. Constantino, nobilissimis Caesaribus filiis Constantini et Licini maximorum Augustorum.* TH. M.]

772 Sbrangatu.

M P CLXX
IMPP · IVLIO · PHILIPPO · FELICi
PONT · MAXIMO · TRIB · POTESTAT
COS · P · P · PROCONS · ET
IMP · CAES · M · IVLIO · PHILIPPO · P P
PONT · MAXIMO · TRIB · POTESTAT
COS · P P · PROCONS · *uiam* QVE · DVCET
a KARALIBVS · OLBIAE · VETVSTATE *cor*
*rupta rest*ITVIT · CVRANTE
P AeLIO · VALENTE · PROC · SVO
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 543 n. 8; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 229 a Tamponio.

10 PVBLIO Tamp. apud Fior., PALLIO apud Haverfield. Cf. n. 739. 743.

773 Sbrangatu.

M · P · CLXX
DD NN · IMPP · SANCTISSIMi C Bi
BIVS · TREBONIANVS · GALLVS · PIVS *fel.*
INVICTVS · AVG · ET · L · BIB
IVS · AFINIVS · VELDVMNIANVS
VOLVSIANVS · PIVS · FELIX · INVICTVS *aug.*
VIAM · QVE · A · KARALIBVS · OLBIAE
*du*CIT · VETVSTATE · CONSVN*ptam*
*r*ESTITVERVNT · CVRANTE · ET · DEDICAN*te*
ANTONIO · SEPTIMIO · HERACLITO
V · E · PROC · SVO

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 543 n. 7; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 229 a Tamponio.

2 SANCTISSIMETBIS Tamp. apud Fior. — 4 L · BIB om. Tamp. apud Fior.

---

774 Sbrangatu.

M · P · CLX
IMP CAESAR P LIC*inio*
VALERIANO · PONTIF*ici*
MAXIMO TRIB POT COS
et IMP CAESAR LICINIO P · GA
LLIENO · PIO · FELICI · AVG · *Pont. max.*
trib. POT · PROCOS · VIAM *quae*
DVCIT · A · KARALIBVS · OLVIAE · VETVS*tate*
CORRVPTA RESTITVERVNT · CVRANT*e*
m. CALPVRNIO CAELIANO
PROC · SVO

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 544 n. 11; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 230 a Tamponio.

1 CL (om. rel.) Tamp. apud Fior. — 2 IMPCAESARCPLIC Tamp. apud Fior.; IMP · CAESAR · LIC Haverfield. — 5 CAESAR · *p.* LICINIO *ga* Haverfield. — 7 POT · *cos* PROCOS · Haverfield.

Cf. supra n. 751.

---

775 Sbrangatu.

in antica:

M · P · CLX
IMP · CAES · L · DO
MITIVS · AVRE
LIANVS · PIVS · FE
LIX · INVICTVS
AVG · P · M · TRIB · POT
COS · VIAM *quae*
DVCET · A · KARA*lib.*
OLBIAE · VETV*state*
CORRVPTA · RESTI*tu*
IT · CVR · SEPTIMIO
NECRINO · V · E ·
PROC · SVO

in postica:

IXV
MP
SVR
ETER
—
IMP

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 546 n. 17; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 231 omittens inscriptionem posticae.

Infra n. 796 idem procurator V · P · appellatur.

776 Sbrangatu.

M · P · CLXVIIII
D · N · IMP · CAES · M · AVRELIO CARO *pio*
FELICI · INV · AVG · P · M · TRIB · PoT · P · P · PR
uiam QVAE · DVCET · A · KARALIBVS · OLVIE
*uetu*STATE · CORRVPTA · RESTITVENTE
IVLIO//////NO · V · E · PRES · PRO · SARD ·
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 547 n. 21; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 231 a Tamponio.
3 ex. PRO*cos* Haverfield. — 6 PRO*u*. Haverfield.

---

777 Sbrangatu.

M · *p.* ///
D D D D N N N N
IMPP · CAES · C · *ual. diocletiano*
ET · M · AVREL*io ual. maximiano*
P · P · FE · INVICTI · AVG *et fl. ualeri*
O · COSTANTIO ET *galerio*
ual. MAXIMIANO · AVG ·
CAESARIBVS · VIA · QVE *ducit*
a KARAL · OLBI · CVR*ante*
AVRELIO · MARCO
PRESES · PROV · SARD
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 542 n. 5; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 232 a Tamponio.
Supplementa sunt Haverfieldii. Cf. n. 778.

---

778 Sbrangatu.

M · P · C
d D · D · D · N · N · N · *n*
IMPP · CAES · C · VALERIO
DIOCLETIANO · ET · M · AVRELIO · VALERIO
MAXSIMIANO · P · F · INVICTIS · AV*g*G
*e*T · FLAVIO · VALERIO · COSTANTIO · ET
GALERIO · VALERIO · MAXSIMIANO
NOBILISSIMIS · CAESARIBVS · VIA
QVE · DVC · A · KARAL · OLBI · CVRANTE
AVRELIO · MARCO · V · P · PRESES · PROV · SARD ·
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 545 n. 12; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 232 a Tamponio.

2 N · N · N · om. Tamp. apud Fiorellium. — 5 INVICTIS om. idem ibidem.

779 Sbrangatu.

M · P · L
IMP · P · CAES A
MARC · VALE*rio*
MAXENTIO · P · F
INVICTO · AVG · ET
ROMVLO · NOBILIS
SIMO · VIRO · VIA · QVE
DVCET · A · KARALIBVS
OLBIA · CVRANTE · L ·
CORNIELIO *sic*
FORTVNATIANO
PRES · PROBINC
SARDINIE

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 544 n. 9; Haverfield *Classical Review* III p. 232 a Tamponio.

Filius Maxentii in titulo C. XIV, 2826 appellatur *Valerius Romulus clarissimus puer*, mater *Valeria Maximilla nobilissima femina.* Praeses redit supra n. 752.

780 Sbrangatu.

///TVTIVS · O
IMP · P · CAE////
VALERIO CO
P · F · INVICT · AV*g trib*
POT · P · P · PROC*os et m.*
AVRELIO · VALE*rio*
P · F. INVICTO · AV*g*
P · P · PROCOS · VI*a*
VETVSTATE *corrupta*
CVRANTE
MAXIMII
VS · PRES

PROV · SARD
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 543 n. 6; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 232 a Tamponio.

Initio supple *restitutoribus* vel *conservatoribus*. — 1 TotIVS Haverfield. — 3 [scr. DIOCLETIANO. TH. M.] — 11 MAXIMI Haverfield.

781 Sbrangatu.

a ab uno latere:

M · P · CLXX
IMP · CAES · M · AE*milio aemiliano*
PIO · FELICI · INV*icto aug. pont. max.*
TRIB · PT · P · P · P*rocos. via. quae*
A · KARALIBVS *ducit olbiae vetustate*
CONSVMTA *restituente*
ET · DEDICAN*te m. calpurnio*
CAELIANO
V · E · P · S

b ab altero:

M
SALBOS DD NN
VALENTINIANO
ET VALENIINTI
AVGG BONO REIPV
BLICE NATIS · AD P · P
MAXIMINVS · VPPIS
CVRABIT

Utramque edidit Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 545 n. 13; posteriorem Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 233 a Tamponio acceptam.

b 7 VPPVS Haverfield. [Scr. V · P · P · P · S · TH. M.]

---

782 Sbrangatu.

M · P · C
IMP · CAES · M · AE*milio aemiliano*
PIO · FELICI · INVIC*to aug. pont. max.*
TRIB · PoT · P · P · PROCOS *uia quae ducit*
A · KARALIS · OLBIAE *uetustate*
CONSVNPTA *restituente*
ET · DEDICANTE *m. calpurnio*
CAELIANO
V · E · PROC · SVO

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 546 n. 16; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 230 a Tamponio.

---

783 Sbrangatu.

M · P · CLXVIIII
D · N · VAL · LICINI · AVG
LICINIO
PIO · FELICI · INVICT
HAC · PERPETVO · *sic*
SEMPER · AVG ·
DED · T · SEPTIMIO
IANNVARIO · V · C · *sic*
P · P · SARD · D · N · M · E ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 547 n. 20; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 233 a Tamponio.

4 INVICIT Haverfield.

T. Septimius Ianuarius notus est titulis C. n. 7974 et 7975.

784 Sbrangatu.

DN·
FL·CL·CO
NSTANTI
NO·VICTO
RI·SEMPE
R·AVG·CV
RANTE·M
VNATIO·G
ENTEANO
V·P·PRESI
DE PROVI
NCIAE·SAR
DINIAE
MPV

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 546 n. 15; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 233 a Tamponio.
8. 9 D|INTIANO Tamponi apud Fior. — 14 V om. idem ibidem.

---

785 Sbrangatu.

M·P·C
IMP·CA*es*
///////////////
TII
VESPA
VIAM·QVE
VETVSTA*te*
CVRANTE
PROC·V·E

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 547 n. 19; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 233 a Tamponio.

---

786 Sbrangatu.

SALVE
N IMP
VICTORIS
ET PERP
SADM
SA
EXSV
VPP

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 544 n. 10.

787 Sbrangatu.

M P L X VI I I I

ANO · PIO PE
//////////////////////////////
PONT · MAX · TRIB · POT . . . *uia*
5 QVE DVCIT A KARALIBVS OLBIAE
*uetu*STATE *corrupta*
CVRANTE
OV · PRESES · PRO SARD

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 545 n. 14.

---

788 Sbrangatu.

IIIISVRB
IICA
FLA · IVL · COS
TINO · P · FE
5 BCES · AVG · P · M
TRI · P · VII · COS
P R O CV*rante*
FLORINO
V · P · P · P · S ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 547 n. 18.
Debet esse Flavius Iulius Constantius (323—361).

---

789 litteris evanidis, Sbrangatu.

OLBIAE

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 548 n. 21 *ter*.

---

790 Sbrangatu; *blocco di forma quasi piramidale, dove scorgonsi chiaramente le tracce in tinta rossa delle seguenti lettere:*

MO
VT
PP

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 548 n. 21 bis.

791 col. mil. rep. prope Puzzolu.

M P C L X V I I I I
D N I M P C A E S
F L A B I O
C A E S
F E L · I N V I*cto*

V I*a* Q̣VE DVCIT A KARALIBVS
O L B IAE B E T V *State corrupta*
R E S T I T V*it*

Tamponi misit Huelseno a. 1889 edíditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 259; Haverfield *Classical Review* IV p. 65 a Tamponio.

---

792 rep. Puzzolu prope locum q. d. *punta del Finocchio.*

M P C L X II
/ / / / / / / / / / / / / / M I V S
P I V S · F E L I X A*ug*
P O N T · M A X I M V S
T R I B · P O T E S T A T E
uia quae DVCET A KARAL · OLBIE
VETVSTATE CORRVPTA
CVRANTE M · PI/////
VS
V·

Tamponi misit Huelseno a. 1889 edíditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 259; Haverfield *Classical Review* IV p. 65 a Tamponio.
1 XII — 2 PIVS · FELIX — 6 OLBIA — 8 P///// Tamponi apud Fiorellium.

---

793 rep. inter Puzzolu et S. Maria prope Terranovam.

M P C L X X
IMP CAES
//////////

Tamponi misit Huelseno edíditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 258; Haverfield *Classical Review* IV p. 66 a Tamponio.
2 I PCAES Tamp. Huelseno et Haverfieldio.

---

794 rep. inter Puzzolu et S. Maria prope Terranovam,

QVAE DVCIT
KARALIBVS · OLB
BETVSTATE COR
REST/////////

Tamponi misit Huelseno ediditque apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1889 p. 258; Haverfield *Classical Review* IV p. 66 a Tamponio.

---

795 Oddastru.

P · CLX
DN · IMP · CAES
VALERIVS · LIC
VALERIANO////
PIVS · FELIX · INVIC
AVG · P · MAXIM
VS · TRIB · P · P · P · PRO
COS · VIA · QVE · DVC*it a*
KARALIBVS · OLBI*ae*
BETVSTATE · CONSV
MP*ta* · RESTITVENT*e*
L · MESSIO · RVS
TICO · V · P · PRESI
DE · PROVINCIAE
SARDINIAE
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 542 n. 4; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 230 a Tamponio.
12. 13 MES//////IORV|SICO Tamponi apud Fiorellium.

---

796 Pedra Zoccada.

MCL
DN · IMP
LVCIO · *Domitio*
AVRELIAN *o. p. f.*
INVICTO
AVG PONTIFICI MAXIMO
TRIBVNICIE POT VIAM *quae*
DVCIT · A KARALIB · OLB*iae*
VETVSTATE · CORRVPTA
RESTITVENTE
SEPTIMIO
NICRINO · V · P
PROC · SVO
S · C ·

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 541 n. 2; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 231 a Tamponio.

2 IM — 6 MAXIM — 8 DVCI — 9 VETVSTAT Tamponi apud Fior.

Cf. n. 775.

---

797 Pedra Zoccada.

MP · CL
IMP CAESA
VALERIANO PIO FELIC
MAXIMO · TRIB POTES
S · ET S · ET
GALLIENO PRO
ANO OCOS
P · LICINIO CAES
NOBILISS CAES
KARA AE

CVRANTE

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 541 n. 3.

---

798 Pedra Zoccada.

M · P · CLXIII
IMP · CAES · M · IVLIVS
PHILIPPVS
PIVS · FELIX · AVG
PONTIFEX · MAX · TRIB
P · II · P · P · PROC · COS · VIA
QVE · ADDVCET · A · KARA
LIBVS · OLVIE · SVE · VETVS
TATE · CORPVPTA · RES
TITVIT CVRANTE
////////IN//////
:////////IVS V · E

Tamponi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 540 n. 1; Haverfield *Classical Review* III 1889 p. 229 a Tamponio.

2. 3. C · IVLIVS|VERVS MAXIMINVS Tamp. apud Fiorellium dubitans. — 11 IV idem apud eundem.

CORSICA INSVLA.

I. ALERIA (*Aleria* p. 839).

799 cippus marmoreus rep. Aleriae. Anno 1865 extabat Bastiae apud marmorarium Bartolucci, ubi descripsit Lucciana professor Bastiensis, qui dedit Victori Egger. Lapis iam videtur periisse.

/////// AVG
EX SENATVS
SVPER PROPVGNAC
QVA LATE PORTAE PR
~~CIVIBVS~~ SOCIIS

Lafaye *Bulletin épigraphique de la Gaule* VI 1886 p. 182, cui misit Egger. [Vide ne sit recens incisa. TH. M.]

---

800 tabula marmorea litteris non bonis rep. Aleriae. Giuli dedit Waltzio professori Burdigalensi, hic Iulliano.

D · M · S
IVNIA · TERTVLLA · PIA · HIC
SITA · EST · QVAE · V · A · XXIIII
APRONIVS FELIX · MIL
CL · PR · P · V · MIS · PRAECO · PR
CONIVGI · INCOMP ·

Lafaye *Bulletin épigr. de la Gaule* III p. 290; Iullian *Bordeaux* II p. 267 n. XVIII*.

4 L·APRONIVS Lafaye. — 5 est *cl(assis) pr(aetoriae) p(iae) v(indicis) Mis(enenses) praeco pr(ior)* vel *pr(imus)*.

---

801 tabula marmorea rep. Aleriae.

D · M ·
FL · BITALIS · MARIO
FVSCIANO CONIV
GI BENE MERENTI
FECIT STVPENDIO *sic*
RVM · XXVII

Lafaye *Bull. épigr. de la Gaule* IV 1884 p. 18, cui descripserunt Perelli et Casanova.

---

802 tabula marmorea rep. Aleriae.

D M
DOMITIE ZONICE
QVAE VIXIT ANN
PLVS MINVS XXX
5 LISIDORVS CONIV
GI B M F

Lafaye *Bull. épigr. de la Gaule* IV 1884 p. 19, cui descripserunt Perelli et Casanova.
[5 scr. FL · ISIDORVS. TH. M.]

---

803 tabula marmorea rep. Aleriae. Servatur Bastiae in aedibus Gavini.

P · NAEVI · P · L · APOL
P · NAEVI · P · F · CASTOR
NAEVIA · P · L · DIOCLEA
ET · LEIBERTORVM · ET · T · CASTOR

Lafaye *Bull. épigr. de la Gaule* III 1883 p. 289.
[4 expectes *et leibertorum suorum et Castoris.* TH. M.]

II. VANACINI (p. 840).

804 tabula marmorea rep. Meriae (*arrondissement de Bastia, canton de Luri*).

TI · CLAVDIO · CAESARI
AVGVSTO · GERMANICO
PONT · MAX · TR · POT · IMP · COS · DES · p. Chr. 41
EVNVS · TATI · F · SACERDOS
5 CAESARIS · DE · SVA · PECVNIA · POSVIT

Lafaye *Bull. épigr. de la Gaule* III 1883 p. 193 ad ectypum.
3 esse debuit *consuli designato iterum.*

INSTRVMENTVM DOMESTICVM.

805 in amphora rep. S. Angelo in Formis litteris nigris. Servatur in museo Campano.

U I N I A T I S // A N N
GALBA ET AGRIPPA Co// p. C. 22

Descripsi. Iannelli Acta Casert. 1884 p. 157; C. Mancini ibid. p. 158.
1 VINI ATIC . . . ANN Mancini, //////////ANN Iannelli.
Quarta littera I aut E.

806 in amphora, quae servatur Antii in hortis principis Sarsina.

Q/ / / /
C · VAL · M · HER · CO / / u. c. 661
/ / / · L / / /

Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 219.
3 litteras, quae praecedunt L litteram, videri DVL vel DVC adnotat editor.

---

807 ad C. n. 8069, 4. Tessera rep. est Frusinone in amphitheatro et edita *Bull. dell' Inst.* 1830 p. 265 (inde Mommsen *Berichte der sächs. Gesellschaft* 1849 p. 287) sic male:

ab una parte:	*ab altera:*
CVN · I · IN · X	VIII

---

808 tessera eburna Pompeis reperta.

ab una parte:	*ab altera parte:*
caput viri imperbis vittatum	XIII ЄRMHC IΓ

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 357.

---

809 tabella plumbea rep. Pompeiis.

TIƆƎꟻ · ƧVNAI⅃⅃ATƧ

Sogliano *Notizie degli scavi* 1890 p. 334.

AVCTARIVM

AD CORPORIS VOL. IX.

XL. AECLANVM (p. 98. 669. 695).

810 ad C. n. 1370. Extat Neapoli in museo n. 115405.

XLI. TREVICVM (p. 121. 670).

811 ad C. n. 1416. Edidit etiam Nic. Corcia *Atti della R. Accad. di Napoli* X p. 1 (1881) p. 9 acceptam a Boscero Flumariensi archipresbytero, excipiens v. 6 FIERI FECERVNT.

XLV. BENEVENTVM (supra p. 20).

812 ad C. n. 1681. Extat in Gallia apud Talleyrandios in castello *Valençay,* ubi repperit L. Palustre. Villefossius communicavit nuper cum Academia Parisiensi. Idem ectypa misit.

14 QVE potius quam QVI in ectypo apparet. — 15 DIGNATIONI, PROVOCAVI/

16. 17 / VI OFFERRI PERNVMıSIVM NVM / / / A
NVM · ATIIC ET MAIORES ɛORVM

Villefossius ultimos versus ita legit

CVI OFFERRI PER NVMISIVM NVMISIA
NVM AT / / K ET · MAIORES ɛORVM

813 ad C. n. 1792. Cippus Beneventi nuper prodiit *nel vicolo di Calore.*

D M
CıEPPIANE
AVGVSTINE
QVAE VICSIT
5 ANNIS LV
CıEPPIANA SE
CVNDINA

Meomartini in ephemeride *Arte e Storia* 1890 Octob. 30.
2 CIEPPIANE, 6 CIEPPIANA traduntur.

814 ad C. n. 2053. Almericus Meomartini in ephemeride Florentina *Arte e storia* d. 31. Ianuar. 1891 p. 14 edidit nuper iterum repertam *nelle demolizioni del casamento del Sig. Capaldi Fiorentino, Vicolo Calore.* Lectio non differt, nisi quod punctum adest post ELITE.

XLIX. CAVDIVM (p. 198. 673).

815 ad C. n. 2179. Titulus extat in vico Bucciano prope Airola *nella via della frazione Case nuove, agli staffi del portone della casa col n. 17, proprietà Francesco Ferrara.*

/	M
///	EMVS
///	ESTE
///	/BER
OL	MAE
FE	ET

Colonna-Stigliano *le grotte del monte Taburno* (Neapoli 1889, 8) p. 17; idem apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 224. Dedimus ut calamo correxit auctor in exemplo opusculi *le grotte* bibliothecae Instituti dono misso.

L. TELESIA (p. 205. 674).

816 ad C. n. 2310. Iam Neapoli in museo n. 113607.

LVI. AESERNIA (supra p. 24).

817 rep. 2 chil. a Carpinone *lungo la strada provinciale Aquilonia che mena ad Isernia.*

C · PÁPIO · D · F |
EX TESTA*mento*

Perella *Arte e storia* 1889 p. 148.

LX. BVCA. VSCOSIVM (p. 263. 676).

818 ad C. n. 6312. Edidit Carmelus Mancini *Atti della R. Accad. di Napoli* XI 1 (1883) p. 65 c. tab., adfirmans v. 5 ex. extare RA, non PA.

LXVI. TEATE MARRVCINORVM (supra p. 27).

819 ad Eph. n. 119—124. Edidit Tarantelli *Arte e storia* 1887 p. 259.

820 tabula ex lapide calcario, reperta Bucchianico prope Teate in fundo Tobiae Buracchio.

DVS MIA LL
AN TVSA
VIVA·SIBI·ET
M · GEMINIO
5 PRISCO
MILITI · MISICIO *sic*
CORTIS · II COIVG *sic*

B. Lanzellotti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 223, qui antea edidit in ephemeride Teatina *Il popolo Abruzzese* (a. IV n. 11, 16. Mart. 1890) q. n. v.

Ectypum recognovit Barnabei.

LXVIII. SVLMO (supra p. 34).

821 cippus ex lapide calcario litteris rudibus rep. Introdacqua in fundo Aloisii di Pasquale.

ANACETA
CERRIA

A. de Nino apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 166.

Cf. C. p. 679 *o*.

LXXXIV. SVPINVM VICVS (supra p. 43).

822 ad Eph. n. 172. Edidit Huelsen *Mittheilungen des roem. Instituts* 1890 p. 295 aere incisam.

---

823 ad Eph. n. 173. Edidit Huelsen *Mittheilungen des roemischen Instituts* 1890 p. 294.

LXXXV. LVCVS (supra p. 43).

824 ad Eph. n. 174. Edidit Huelsen *Mittheilungen des roemischen Instituts* 1890 p. 297.

---

825 ad C. n. 3886. De visu exhibet Holstenius cod. Dresd. F 193 f. 4' sic:

. . . .
NOBILIS · PR . .
AVG · L

LXXXVI. ALBA FVCENS (supra p. 44).

826 ad Eph. n. 186. Iterum editus est titulus sepulcralis rep. in fundo Torrioni prope Albam ad ectypum a Canale-Parola missum *Notizie degli scavi* 1890 p. 247. Extat penes comitem Caesarem Pace *nell' ex convento di S. Pietro in Massa d'Albe.*

CX. TRVENTVM (supra p. 52).

827 ad Eph. n. 210. Edidit etiam Guidobaldi *Arte e storia* 1885 p. 171.

CXIII. CVPRA MARITIMIA (supra p. 55).

828 ad Eph. n. 222—225. Fragmenta vidit Huelsen Romam sibi missa beneficio Iosephi Speranzae iureconsulti Cuprensis. Ex iis quae is adnotavit selegi potiora.

222, 1 supplementum abiciendum est cum propter litteras maiores tum quod inter Q et C litteras fractas duae tresve perierunt. — 3 fin. post T punctum.

223 adsunt versus tertii reliquiae VR sub litteris PE v. 2.

224, 9 VM

225, 2 videtur fuisse CAESAR · AVG · ET; paenultima littera E potius quam F est nec sequitur punctum.

CXXI. SEPTEMPEDA (p. 533. 700).

829 in pavimento operis tessellati facti ex tesserulis albis et nigris, rep. S. Severino a. 1890 *in un terreno della contrada Pieve.*

IS T · F · P · ATTIVS · P F AEDI*L* F C

V. E. Aleandri *nuova rivista Miseno* a. 3 (Arcevio 1890) n. 5. AEDIT traditur.

CXXVI. RICINA (*Recina* p. 547. 689).

830 fragmentum ex lapide calcario repertum prope theatrum antiquum Ricinae.

IC
P . EGNATI · L
SVI · QVINQ · AVG
L · TVSIDI · L · F · VEL · CA
5 AVG · PATRON · MVN*icipi*
FII

R. Foglietti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 209.

4 fortasse L. Tusidius Campester tituli Ricinensis C. n. 5781.

VIAE PVBLICAE.

V. VIAE TIBVRTINA ET VALERIA. VI. SVBLACENSIS (p. 586. 588).

Prodierunt prope Roviano a. 1889 mense Aug. ad ipsum bivium viarum Valeriae et Sublacensis antiquae non longe a ponte Anticoli-Corrado cippus miliarius et columnae miliariae tres quae sequuntur.

831 *colonnetta semicircolare, con capitello e base quadrata, rilevata sul masso rettangolare di travertino. Al disotto è scolpita in rilievo una freccia.*

XX
X
V
I
←

Borsari apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 161.
Ad Neronis tempora spectare putat editor l. c. p. 164.

---

832. 833 *colonna di palombino lunga m. 1,90, del diametro di m. 0,47; fu rinvenuta nel punto d'intersezione formato dalle due strade, e reca su due facce le seguenti iscrizioni, a caratteri rozzissimi e quasi graffiti:*

832
XXXVI
DD NN
FLAVIO VAL
CONSTANTIO ET
GALERIO VAL
MAXIMIANO
INVICTISSIMIS ET
CLEMENTISSIMIS
SEMPER AVGG ET
DD NN
FLA VALERIO
SEVERO ET
GALERIO VALERIO
MAXIMINO
NOBILISSIMIS
AC BEATISSIMIS
CAESS

833
XXXVI
DD NN
CONSTANTINO
sic MXIMO ET VAL
LICINIANO LICINIO
ET FL CRISPO ET
VAL LICINIANO LI
CINIO ET FL CL
CONSTAN
TINO NOBB
CAESS B R P
NATIS

Borsari apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 162.
Cf. C. n. **5967**.

834 in columna simili litteris pessimis.

LIBERATORIBVS
ORBIS DDD NNN
VALENTINIANO
VALENTE ET
GRATIANO/
////ISSI AVGG VO*tis*
X MVLTI*s*
XX FELIC*i*
TER

Borsari apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 163.
6 [*invict*]*issi*(*mis*) supplet editor.

---

835 in columna ex lapide calcario litteris corrosis.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
INVICTO
VICTORI AC
sic TRIVNFATORI SENPE///
. . . .
. . . .

Borsari apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 163.

AD CORPORIS VOL. X.

I. REGIVM IVLIVM (supra p. 70).

836 ad C. n. 13. Extare Locris *nella villa delle Cento Camere* monet Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 264.

---

837 tessera plumbea Regii in museo.

C L O D I P R I S C I
///⌒C////////////////////

Caminiti et Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 196.

II. LOCRI (supra p. 72).

838 ad Eph. n. 253. Arulam marmoream extantem Locris apud advocatum Iulium Scaglione iam edidit Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 263, legens v. 7 PARENT · FILIO.

---

839 *bella transenna di marmo con trafori a giorno in forma di segmenti; nel listello superiore è scolpita l'iscrizione.* Reperta Locris in praedio *Cento Camere.* Possidet Franciscus Scaglione.

SATVRNINI VC

Vidit Huelsen. Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 264.

---

840 cippus ex lapide calcario repertus prope Locros in praedio *Cento Camere.*

/ QVI ... V ... IVT
CONIVC ... RA
RISS · MI////AMI
SER · DVM · EI TVM
LVM CONSTITVO
ET MIHI VIBOIISI
FECI · ET · ARAM APTATAM
SCRIPT · MEO NOM · HERED/E
////QVOSPETI///IOIVM · SVI

Orsi dedit ectypum, unde descripsi. Idem ediderat apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 264.

4 SER aut SER. — 9 litterae parum certae; ////QVOS PET ///////// Orsi.

[Fortasse [*et filii*] *qui* [*mec*]*um coniug*[*em*] *rariss*(*imam*) *mi*[*hi?*] *amiser*(*unt*): *dum ei tumulum constituo, et mihi vibo ipsi feci et aram aptatam script*(*am*) *meo nom*(*ine*) ..... Initio proposuit Hirschfeld [*omnium*]*q*(*ue*) *vi*[*rtut*]*um*.
TH. M.]

---

841 tabula marmorea reperta in fundo Iohannis Maraudo prope Ardore Marina. Nunc in museo Regino.

D M
CHARITENI FILIAE
QVAE VIXIT ANNIS
VI MENS X MARGARIS
MATER BENEMEREN
TI FECIT

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli* [illegible] 266.

842 tabula marmorea reperta in fundo Iohannis Maraudo prope Ardore Marina. Nunc in museo Regino.

D / *m*
D · FOR*t*VNA
TO · VIX · AN
VI · DVC · CHR\ // *sic*
SVS · FILIO · P*i*
ENTISIA /*o* *sic*

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 266.

---

843 tabella marmorea reperta in fundo Macry in praedio *Cento Camere* prope Locros.

D M
VAGEICJOI *sic omnia*
VCJAISANTO
VIXAMIVII
DIEBVS/I/
FEIIO ' PAREN
TES · FECERNT

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 263.
2 debet esse *Vagellio.* — 6 *f*[*il*]*io.*

---

844 fragmentum tabulae marmoreae repertum prope Locros in fundo Macry.

IIS
FILI
CORNELI

Orsi apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 264.

II*a.* *Nicotera* (supra p. 72).

845 ad Eph. n. 255. Edidit Corso *Arte e storia* 1889 p. 124.

---

846 S. Giorgio Morgeto prope Polistenam in Bruttiis, nunc Neapoli in museo n. 116489.

N O N I A
L O N G I N A
VIXIT · AN · XVIIII
DIEB · XX ·

Descripsit Huelsen.

XXV. VELIA (supra p. 80).

847 ad Eph. n. 282. Neapoli in museo n. 116043 descripsit Huelsen:

/ / /
EX · C
7 A R R

---

848 ad Eph. n. 283. Neapoli in museo n. 116048 descripsit Huelsen titulum evanidum:

/ / / / / / IS
MIL · AN////
XII · FEC · H////
VM · SABINVM
EN · MER · V · A//
C

---

849 litteris pravis. Rep. in vico Ascea (*circondario di Vallo*), ubi rudera sunt Veliae; a. 1886 venit in museum Neapolitanum n. 114561.

D · M ·
ATHENAEO
CONIVGI
DVLCISSI
MO · QVI VIX
ANN · LVIII ·
FECIT · SOSIA ·
GERMANA · CN
IVNX · B · M

Descripsit Huelsen.

---

850 Veliae rep., est Neapoli in museo n. 116048.

...IS GRADVM
*stam*INA PARCAE
*sa*EVISSIMA SEMPER
...

Descripsit Huelsen.

XXX. SALERNVM (supra p. 82).

851 tabula marmorea utrimque scripta in monasterio *C... lei Tirreni.*

ab una parte:

P · VETTIENO · C · F ·
MEN · SCA*e*VAI
ACILIA*i* BARID*i*
ARBITRATV
CAMPILI · Q · F · CELERIS

ab altera parte:

P VETTIENO
C F MEN · SCAEV*ai*
ACILIAI · BARID*i*
ARBITRATV
CAMPILI · CELERIS

Sogliano *Atti d. R. Accad. di Napoli* XV 1890 p. 154.

---

852 urna marmorea anaglyphis ornata, quae dicitur olim stetisse Sarni in ecclesia quadam; iam est in claustro abbatiae *Cava dei Tirreni*.

TI · CLAVDIVS
ALCIMIO

Sogliano *Atti d. R. Accad. di Napoli* XV 1890 p. 153.
Ti. Claudius Alcimus est in titulo Puteolano C. n. 2946.

XXXIV. POMPEII (supra p. 86).

853 ad C. n. 900. Aliis fragmentis nuper repertis reg. VIII ins. 2 a tergo curiarum quae dicuntur expletur sic:

*m. hel*VIVS *iustus*
*ianu*ARIVS *he*
*r*ENNI · V*eri*
*alexa*NDER *sei*
*r*ITALIS ·
L · NVMISIVS · FELIC*io*
L · ALBIENO · M · LVCRETIO · II *u. i. d.*
*i*VSSV
n. HERENNI · VERI · L · EVMACHI *i fusci*
d. u. V · A · S · P · P

Sogliano *Atti d. R. Accad. di Napoli* XV p. 155 et *Notizie degli scavi* 1890 p. 333.

---

854 ad Eph. n. 311. Fragmentum alterum elogii Aeneae item editum est C. n. 8348. Recognovit omnia Huelsen. Fuit in lapide:

*hel*LO · LAVREN*ti ges*TO

adsunt litterarum LNT certa vestigia et spatio quoque excluditur supplementum *Laurentino*. Item versu paenultimo legitur APPEL et ultimo DEO.

---

855 ad Eph. n. 315. Est Pompeiis in museo prope portam Marinam. Iam expletur repertis aliis fragmentis ita:

a L L E I A · MAI · F
sACERD · V ENERIS
ET · C E R E RIS · SIBI
EX · DEC · DECR · PE c. pub.

Sogliano *Atti d. R. Accad. di Napoli* XV 1890 p. 157 et *Notizie degli scavi* 1890 p. 333, qui supplevit.

---

856 ad Eph. n. 317. In adn. scr. LIVS corr. in LIO.

---

857 ad Eph. n. 318. 325. 327. 330. Edidit item Mau *Mittheilungen des roemischen Instituts* 1890 p. 279. 280.

---

858 Pompeiis rep. una cum 853.

BI · N ·
VPROI

Sogliano *Notizie degli scavi* 1890 p. 333.

---

859 Pompeiis in lapide Tiburtino.

///VMI///
FRONT///
II · V//////

Sogliano *Notizie degli scavi* 1890 p. 331 referens ad Numistrium Frontonem C. n. 810. 811. 892.

---

860 Pompeiis.

ONIVS
CR

Sogliano *Notizie degli scavi* 1890 p. 334.

---

861 tabella marmorea reperta Pompeis extra portam Stabianam.

L A · C
PETRONIAE · VENVSTAE
ET · SVIS ·

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 165. 331.

XXXVII. ABELLINVM (accedit *Serino* p. 127).

862 rep. prope Serino *presso la sponda del fiume (Sabbato) ed a poca distanza dal sito dove ora è costruita la camera di raccolta delle acque per la nuova condottura da Serino a Napoli.*

C EGNATIO C F
CERTO C V
COS P C
D D

Cocchia *Archivio storico per le province Napoletane* XIII 1888 p. 533.
In altero titulo ibidem detecto haec legi possunt

C EGNATIO C F
*ce*RT*o*

reliqua corrosa sunt.
3 lege *p(atrono) c(oloniae)*. Egnatium Certum supra habes n. 376 in fistula plumbea.

XLI. NEAPOLIS (supra p. 91).

863 ad Eph. n. 337. Dixit de titulo Pollii Felicis Mommsenus Hermae vol. XVIII 1883 p. 158 seq.

XLII. PVTEOLI (supra p. 94).

864 ad C. n. 1684. Nunc Neapoli in museo publico n. 119912.

865 ad C. n. 2031. Nunc Neapoli in museo publico n. 119914.

866 ad C. n. 2034. Nunc Neapoli in museo publico n. 119915.

867 ad C. n. 2531. Nunc Neapoli in museo publico n. 119913.

868 ad Eph. n. 370. Eundem hominem redire in titulo C. n. 1721 observavit Sogliano.

869 ad Eph. n. 385. Nunc Neapoli in museo n. 115748, ubi descripsit Huelsen.

870 ad Eph. n. 408. Vidit titulum detritum Neapoli in museo n. 115750 Huelsen. — 2 potius Q quae C. — 3 ANIS. — 4 FRATRI.

871 fragmenta marmorea unius tituli rep. Neapoli *sull' angolo del nuovo Corso Garibaldi e dell' Imbrecciata.*

*im*P · C/E/ · /AVRELLIO *seuero* p. C. 222
*ale*XAN/RO · ///FEL/CI · AV*g pont*
*m*AX·TRIB·POT·COS·P·P·DIVI·SE*ptimi*
*se*VERI · PII · *nepo*TI · DIVI · ANTONINI
5 *m*AGNI PII *filio*

COLONIA · AVRELIA · AVG ·
ANTONINIANA · FELIX ·
· NEAPOLIS ·

Ectypa contulit Huelsen, qui coniunxit ediditque *Mittheil des roem. Instituts* 1890 p. 303. I. de Petra apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 220 et in *Archivio storico per le province Napoletane* XV 1890 p. 636. 639 et melius p. 842.

872 Neapoli ad portam Nolanam prodiisse titulum bilinguem dedicatum *P. Plotio Faustino scribae publico Neapolitan(orum) aedilicio* breviter indicat Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 125, de quo se verba facturum promittit in Monumentis Academiae regiae Neapolitanae.

873 tabula marmorea reperta Neapoli in angulo viarum *Pergola* et *Imbrecciata S. Francesco.*

· D · · M ·
VALERIAE GRATILLAE ·
*q*VAE VIXIT · ANN · XXVII ·
*m. i*II · D · VIIII · ANCHARIVS ·
5 *p*ATTES · CONIVGI ·
b. · M · F ·

Colonna apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 220.

874 tegula litteris scriptis ante cocturam. Neapoli in museo n. 119916.

ENERE
OMIST:

Descripsit Huelsen.

XLVIII. ACERRAE (*Acerra* p. 362).

875 ad C. n. 3758. [C. Fuficius Fango occisus in Africa a T. Sextio a. 714 vix idem est, sed tamen ex eadem stirpe DESSAV.]

L. CAPVA (supra p. 120).

876 ad C. n. 4015. Iterum prodiit *a S. Maria nella casa rustica de' signori Benucci, alle spalle dell' anfiteatro Campano.* Iannelli Act. Casert. 1890 p. 59.

877 Titulum nuper inlatum museo Campano positum *pro salute August. M. Aur. Commod. Iovi Olbio Sabaeo* mox in lucem datum iri in actis Casertanis curante Iannelli nuntiat Sogliano *Atti della R. Accad. di Napoli* 1890 p. 163.

878 tabella marmorea reperta in *S. Maria di Capua*, cum fundamenta iacerentur theatri novi.

....V SODAL....
...TO · COL · CAPVA ·
DAT

Iannelli Act. Casert. 1890 p. 58.

879 reperta mense Februario a. 1889 in *S. Maria Capua vetere.*

D · M · S ·
P · CORNELIO · P · F · PROCV
LO · SCRIBAE · DVMVIRALI · CAPVAE
TESTAMENTO · FIERI · IVSSIT · ARBITRATV
5 CORNELIAE · P · F · PROCVLAE

Iannelli Act. Casert. 1890 p. 58.

880 rep. Capuae *tra le vecchie fabbriche della chiesa parrochiale di S. Martino ad Iudaicam.* Extat in museo Campano.

+ + +
HIC REQVIESCIT IN
SOMNO PACIS DVL
CIS CARETOSA FILIA
QD · QVIRILLI DIACI RO
5 MANI QVE VIXIT ANN
DOLENDVS PLVS MIN *sic*
XXVII DEP D XIIII CAL OC
TOB XXIIII PC BASILI
VC IND XIIII p. C. 565

Iannelli Act. Casert. 1890 p. 138.

Hic primum se offendisse diaconum cum additamento Romani ait Rossius.

LI. TREBVLA (supra p. 134).

881 ad C. n. 4560. Titulum dedicatum esse Ragonio Vincentio Celso, cuius sunt urbanus VI 1759 et Portuenses XIV 138. 139. 173, monet Dessau.

LVIII. TEANVM SIDICINVM (supra p. 143).

882 ad C. n. 4797. Extare adhuc una cum n. 4784 Teani *via Palombara* in aedibus olim Tora, nunc Caetani Stavolone, referunt Acta Casert. 1890 p. 225.

883 basis ex lapide Tiburtino, *in una ricca tenuta del barone di Roccasicura, quasi all' ingresso di Teano, a sinistra della via che della stazione ferroviaria conduce alla città.*

C · PACCIVS · C · F ·
BALBVS · PR
PRO COS
/ / / / / / / / /

Acta Casertana 1890 p. 218.
V. 4 lectionis desperatae dicit Iannellius.

884 cippus ex lapide calcario litteris paene evanidis Teani in fundo *Santa Croce* equitis Laurentii Zarone.

/ / E S S / / / / /
/ / / N / / O / / / /
O / / / / / / / /
/ / / / / / / / /
5 L I O V C / / / /
/ / / / / / / / /

Acta Casert. 1890 p. 226.

885 fragmentum tabulae marmoreae litteris magnis et bonis, Teani in hortis Philippi Mazzoccolo baronis de Roccasicura (d'Eboli-Zito).

LONIV
DO/ / IA


Acta Casert. 1890 p. 217.
2 in. aut DO aut PO.

LX. VENAFRVM (p. 477. 1012).

886 ad C. n. 4904. Nunc Neapoli in museo publico n. 111607. Recte edita est.

LXIII. CASINVM (supra p. 147).

887 fragmentum tabulae marmoreae repertum Casini, est Neapoli in museo n. 116050.



Descripsit Huelsen a. 1891.

LXVIII. FABRATERIA VETVS (p. 552).

888 ad C. n. 5656. Sine loco post n. 5837 **Anonymus Iacobillii (vide supra p. 2).** Errores suppressimus.

---

889 ad C. n. 5659. Sine loco post n. 5656 Anonymus **citatus, legens** SARMAE pro SAENIAE et FILII pro FECIT.

LXIX. FRVSINO (p. 554. 1013).

890 ad C. n. 5666. 'In eodem loco' (praecedit **n.** 8387, **sequitur 'in eodem loco'** n. 5837) Anonymus Iacobillii (supra p. 2), **collocans igitur Ferentini,** legens sic: Q · MINVTIO · Ↄ · L · ALEXANDRO | MINVTI · Ↄ · L · DICAE.

---

891 ad C. n. 8387. 'In Ferentino' Anonymus Iacobillii. — **Varia lectio** haec est: D·M·S om. — CARBETANO — EQ·] F · Q — PIISSIMO] PEISIMA.

LXXIII. SORA (supra p. 152).

892 Sorae.

IMP· DOMITIANO CAESARe
AVG · VIIII CONS — p. C. 79
M ViBIO PRISCO A IVSTVLEO BALBO
ĪĪ VIR QVINQ
I · tANVSIO DEXTRO cN VALERIO PRISCO AED
CVRATORE IVSTVLEIO SATVRNINO
VIBIVS VERECVNDVS TVRPILIVS FORTVNAT
PETRONIVS PHOEBVS gEMINIVS FORTVNAT
LICINIVS HIMER ACELLIVS TERTIVS
MANILIVS LITVS BETILiENVS ANTHVS
MANILIVS PHILEtVS CRISIVS APRILIS
VIRIVS APER

Iacobilli sched. Fulgin. (v. super p. 2) f. 6', ubi refertur una cum titulo altero Sorano n. 5713.

Traduntur 3 VLBIO — 5 IANVSIO — CEN pro CN — 8 CEMINIVS — 10 BETILENVS — 11 PHILEVS.

LXXVII. FERENTINVM (supra p. 154).

893 Vide relata supra sub Frusinone.

LXXXI. MINTVRNAE (supra p. 155).

894 fragmentum epistylii tofacei litteris antiquis et alte incisis repertum prope Minturnas *contrada Virilasci*, est in museo Campano.

triglyphi metopae

/RI · C · F DECOL · A

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 191; acta Casertana 1890 p. 206

895 fragmentum tabulae marmoreae repertum prope Minturnas *contrada Virilasci* in fundo Alicandri Rosae, est in museo Campano.

d M
/O · IANVARIO
vix|IT · ANNIS · LII
cor|NELIA VITALIS
5 *con*|VG BEN MER FEC

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 191, qui supplevit; acte Casert. 1890 p. 207.

896 cippus ex lapide calcario rep. prope Minturnas a. 1890 *contrada Virilasci* in fundo Iannazzi, iam in museo Campano.

D · M
TI · CL · TI · F ·
MYRTILIO
urceus VIX · ANN patera
5 LXXXVI · SINE
CVIVSQ · INIVR
ASINIA · NOMAS
MAR · OPT

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 191; acta Casert. 1890 p. 204. 206.

897 fragmentum tabulae marmoreae repertum prope Minturnas *contrada Virilasci* in fundo Alicandro Rosae, iam in museo Campieno.

D · M
POR · CI · O · AI
QVI · VIXIT · AI
I V

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 192; acte Casert. 1890 p. 206.

XCI. ANTIVM (supra p. 159).

898 Titulum inter urbanos receptum C. VI n. 903 Antiatem esse indeque in museum Albanum translatum testis est Bianchini apud Anastas. de vitis Romanor. pontif. II (1723) p. CXXIX.

899 ad Eph. n. 648. Est in villa Fogliano ducis Sermonetae.

VIAE REGIONVM ITALIAE I. III

(supra p. 165).

900 ad Eph. n. 676. Numeri, qui sunt LIII et X, sic exbendi fuerunt:

VIII X̄

901 columna mill. rep. Minturnis *contrada Virilasci* in fundo Francisci Iannazzi.

.. C V I I I

Sogliano apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 191; Acta Casertana 1890 p. 150 et iterum p. 169.

LVIII vel CVIII notatur in Act. Casert.

Spectare ad tractum viae Appiae intra Minturnas et Sinuessam, cui Mommsenus tribuit C. n. 6868, adnotat Sogliano.

SICILIA.

VII. SYRACVSAE (supra p. 166).

902 ad Eph. n. 685. Delenda utpote origine urbana = C. VI, 5688.

903 ad Eph. n. 691. Delenda utpote origine urbana = C. VI, 5710.

904 ad Eph. n. 692. 'Fuit ante inter reposita musei; origine fortasse urbana et ipsa'. HVELSEN.

XXII. THERMAE HIMERAEAE (supra p. 169).

905 tabella marmorea reperta *Termini-Imerese, via Vittorio-Amedeo*, ad sepulcrum antiquum. Emit Ciofalus et dono dedit museo Terminensi.

A F R I C N V S
AVE · ET · VALE

S. Ciofalo apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1890 p. 363.

MELITA INSVLA (p. 773. 994).

906 in insula Malta rep. prope Città Notabile.

C · AEBVTIO · L · F · FAL
VELLIAE · M · F · RVFAE
M · BENEMERITO · RVFO

American journal of archaeology III p. 150 ex ephemeride *Malta Standard* d. 6. Ian. (1887), q. n. v., descriptam a Caruana.

MAXIMILIANVS IHM.

Prodiit d. 23 **Aprilis**

Formis Academicis (G. Vogt).

COMMENTARIA LVDORVM SAECVLARIVM QVINTORVM ET SEPTIMORVM.

I.

COMMENTARIVM LVDORVM SAECVLARIVM QVINTORVM

A. V. C. DCCXXXVII [1]).

Ludorum saecularium imperante Augusto anno u. c. 737, ante Chr. 17 C. Furnio C. f., C. Iunio C. f. Silano cos. celebratorum notitiam subministraverunt adhuc nobis oraculum Sibyllae, ad quod facti sunt, servatum apud Phlegontem (macrob. 4) eiusque compilatorem Zosimum (hist. 2, 6), deinde carmen tum cantatum factum ab Horatio, tum actorum fragmenta quaedam (C. I. L. VI, 877 *b*), item nummi quidam in eorum ludorum memoriam proximis annis cusi [2]), denique quae de iis rettulerunt Augustus ipse in monumento Ancyrano (4, 36. 37) et fasti Capitolini in parte extrema adiecta imperante eodem [3]) et scriptores Zosimus l. c. in relatione plena et fida omnino petita ex auctore egregio et ipsorum actorum inspectione edocto, Censorinus 17, 11 item pendens ex scriptore optimo, Suetonius Aug. 31, Dio

[1]) Commentarium acta saecularia quinta illustrans prodiit primum iussu academiae regiae Lynceorum, quae est Romae, in monumentis antiquis cura eorum editis vol. 1 fasc. 3 (1891) p. 617—672 forma eadem fere, qua hic repetitur. De effossionibus a m. Sept. a. 1890 ad Martium sequentis factis, quae tam haec acta quam Severiana nobis restituerunt, ibidem exposuerunt F. Barnabei et D. Marchetti. Iidem adiecerunt imaginem actorum typis maiusculis expressam ad archetypum accurate. Octo horum actorum fragmenta itemque nonum olim eruderatum servatumque hodie in museo Vaticano (C. I. L. VI, 877 *b*) quem locum in cippo integro tenuerint, ostendit tabula ibidem p. 607 et intellegitur item ex ea quae sequitur textus editione.

[2]) Aureus L. Mescinii Rufi IIIviri cum inscriptus sit *imp. Caesar tr. pot. XII* (Babelon *monn. de la rép. Rom.* 2, 221; Cohen *monn. des emp.* 1 p. 130 n. 466 ed. 2), emissus est a. 738/9. Eiusdem denarius inscriptus est *Caesar Augustus tr. pot.* (Babelon l. c.), non, ut ait Eckhel 6, 202, *Augustus tr. pot. VII* (emendavit errorem Arneth in actis minoribus acad. Vindobon. a. 1853 p. 923). Denarius alter M. Sanquinii (Babelon l. c. 2, 417) annum non magis enuntiat.

[3]) Quae de ludis iis in fastis leguntur, scripta sunt non ipso eo anno, quo editi sunt, sed ante Augusti obitum (v. quae exposui in Hermae vol. 9 p. 268 = *röm. Forsch.* 2, 61).

54, 18 [1]). Uberrima haec monumentorum relationumque copia cum suppeteret eaque ut augeretur vix crederemus fieri posse, nihilominus faventibus dis, *quibus septem placuere colles*, hisce diebus apparuit nobis *beata pleno Copia cornu* resuscitans actorum illorum, quorum antea reliquias exiguas habebamus, partem non brevem et conspicuam. Acta haec cum me edere iussisset academia regia Romana Lynceorum, mandato ut honorificentissimo ita gravissimo ut debui posthabitis negotiis aliis omnibus illico obtemperavi; sed cum amici Romani nuntiassent simul eruderata esse acta saecularium celebratorum imperante Severo a. p. Chr. 204, commentarium publice proponi non debuit ante examinata acta Severiana. Iam postquam haec descripta accepi, mandatum perfeci. Hanc autem mihi legem in exequendo eo posui, ut in iis me continerem quae res requirebat, scilicet nota antea, quae pro re sunt admodum multa, in actis his redeuntia breviter significarem, nova quae accedunt quantum in me fuit explicarem, quae ut interpretarer mihi non successit ingenue profiterer, quaestiones ad saecularium sollemnia pertinentes, sed actis his redivivis non elucidatas ab hoc meo commentario procul haberem, denique id agerem, ut ipsa monumenta quam celerrime publice ederentur. Nam quamquam monumentum insigne optimo consilio academia noluit publicari ita nudum et deforme, ut urbis aeternae solum id nobis restituit, rerum Romanarum notitia non meis commentariis, sed ipsis vetustis reliquiis augebitur, quique primus talia edit cum posterioribus necessario multa relinquat addenda, quaedam etiam emendanda, longe utilius est reperta cito proferri quam in interpretatione pauciora desiderari.

Acta quae supersunt sive [*comme*]*ntarium* [*ludorum saecu*]*lar*[*iu*]*m*, quae est praescriptio actorum Severianorum, senatus secundum consultum ipsis insertum v. 59—63 inscribi iussit *in columnam aheneam et alteram marmoream* eo loco collocandas, ubi ludi futuri essent, a quo is, quo fragmenta nostra eruderata sunt, distat non plus m. 500. Itaque frusta nobis restituta inter se composita cura praesertim Barnabei nostri cum appareat superesse ex pila quadrata maximae molis, haec est ipsa illa *columna marmorea*; eandemque columnam sine dubio repraesentat nummus ad ludos hos commemorandos cusus a triumviro monetali L. Mescinio Rufo, qui reperitur infra in appendice nummaria inter ceteros nummos ad ludos saeculares pertinentes cura Dresselii compositos [2]). In illa columna quae legebantur, in formam breviorem redacta nummus repetit: IMP · CAESAR · AVGVSTVS . . . . LVDOS · SAECVLARES (FECIT).

Textum tabulae recensuerunt Christianus Huelsen et Dante Vaglieri; iidem huiusce alterius editionis causa lapides denuo (significati in adnotatione litteris H. V.) diligentissime recognoverunt.

[1]) Vergilium, qui obiit biennio ante editos ludos hos, non absimile veri est de celebrandis iis cogitavisse loco notissimo Aen. 6, 792: *Augustus Caesar divi genus aurea condet saecula.* Ad saeculum id quod celebrat egloge quarta, haec saecularia non pertinent (v. p. 238 not. 1).

[2]) Similes Domitiani cum ex argento tum ex auro habent cippum inscriptum LVD · SAEC · FEC · (Cohen, *Méd. des emp.* I p. 475. 476 n. 69—75).

xv viris s.] f. vos [
]ire si rit[e
bi]ni chori qu[
nocte quo]i dies inlucis[cet k. Iun.
n]on. Iun. vos [
]iubeatis [
] Iun. bene atque diligen[ter
]ros petere iubeatis ieisqu[e
]n in Capitolium ante aed[em Iovis
et in Aventino ante D]ianae bene frequentesque a[desse
]s deisque milicheis frugum [

dili]genterque memineritis litibu[s
non esse praestandam] audientiam [
ut conveniant ad e]a sacrificia denuntiatum [erit
k. Iun. et a. d. IIII] non. Iun. et a. d. III non. Iun. noct[u
] maiores ann. XXV natae qui[bus
conveni]re in Capitolium ubi et res divina fi[
]adsint
] pueros virginesque patrimos matrim[osque
ad carmen can]endum chorosque habendos frequentes u[t adsint
ite]mque ad ea sacrificia atque ad eos ludos paran[dos

2 in. aut IRE aut ARE, fin. RI. — 10 fin. 'post FRVGVM vestigia incerta' H. V. — 21 'ultima littera non C fuit, sed V' H. V. — 22 prima littera videtur fuisse M, ultima R potius quam N.

diligen]ter meminerint. [
Eode]m die edictum propositum est in haec verba: [
S]acrificium saeculare ludosque qui centensimo et d[ecimo anno recurrunt quomodo cives celebrare deberent, de ea re]
quae more exsemploque maiorum in contione p[alam ediximus, ut scripsit ad nos imp. Caesar Augustus, item in albo proposui]-
mus, uti, si qui a contione afuissent aut non sat[is intellexissent,
cognoscerent, quid quemque eorum quoque d[ie facere oporteret
Isdem cos., isdem mag. XV vir. s. f. ad collegium r[elatum est
purgamenta dari et fruges accipi colle[g]io [*placere, ut in Capitolio ante aedem Iovis]*
maximi et ante aedem Iovis tonantis et [*in Palatio ante aedem]*
Apollinis et in porticu eius fruges autem i[bi ubi supra scriptum est accipiendas esse et ad aedem Dianae in Aventino et]
in porticu eius [
Censerunt autem, ut singuleis tr[ibunalibus XV viri
fruges acciperent bini itemqu[e
omnes convenirent, deinde ter[
Isdem cos. a. d. VIII k. Apr. pro aede[
de hac re videbatur faciund[um
Loedi feriae sellisternia pe[r noctes tres et dies totidem *qui a]*
collegio edicti sunt, ie[i celebrabuntur *a nocte]*
quoi dies inluciscet k. I[uniarum *ad a. d. III]*
nonas Iun. quod que[mque
Item de hac re visum est, uti [
M. Agrippa L. Censorinus [
M. Lollius L. Arruntiu[s
edictum propositum est[
Quo minore molestia [
a. d. V k. Iun. suffim[enta *a. d.]*

IIII aut a. d. III aut p[ridie k. Iun.
a. d. X k. Iun. in saeptis [Iulis *scribendo adfuerunt ....]*
Aemilius Lep[id]us L. Cestius L. Petronius Rufus
Quod C. Silanus [co]s. v. f. ludos saecularis post complur[es annos eo qui nunc est facientibus imp. Caesare]
August. et M. A[grip]pa tribunic. potestate futuros, quos [quod spectare quam plurimos convenit]
propter rel[igione]m atqu[e] etiam quod tali spectaculo [nemo iterum intererit, permittendum videri lu]-
dorum eo[ru]m [diebu]s qui nondum sunt mariti sin[e fraude sua ut adsint, q. d. e. r. f. p., d. e. r. i. c., ut quoniam ludi iei]
religio[nis] causa sun[t in]stituti, neque ultra quam semel ulli mor[talium eos spectare licet, ludos]
quos [m]ag. XV vir. s. f. [ed]ent s. f. s. spectare liceat ieis qui lege de marita[ndis ordinibus tenentur
Eodemque die ibidem sc. [id]em adfuer. et senatus consultum factum est [
Quod C. Silanus cos. v. f. pe[rti]nere ad conservandam memoriam tantae b[enevolentiae deorum commentarium ludorum]
saecularium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribi, st[atuique ad futuram rei memoriam utramque]
eo loco ubi ludi futu[ri s]int, q. d. e. r. f. p., d. e. r. i. c. uti cos. a. a. ve ad f[uturam rei memoriam columnam]
aheneam et alteram [m]armoream, in quibus commentari[um ludorum eorum inscriptum sit, eo loco statuant et id opus eidem]
locent praetoribusque q[. a.] p. inperent, uti redemptoribus ea[m summam qua locaverint solvant].
A. d. VIII k. Iun. edic[t]um propositum est. XVvir[i s. f. dicunt:
Commonefaciundos homin[e]s existumavimus, ut omnes lib[eri . *qui suffimenta]*
peterent ne amplius quam [seme]l iei coniugesque
a. d. VII aut VI aut V k. Iun. a[
suffitique ad ludos venire[nt
generatim conferrent tr[ibunalibus
Capitolium ad aedem Iovis [optimi maximi
Mulieres quoque quae sellist[ernia habebunt

29 fin. COLLEGIVM · ·/ — 30 COLLECIO — 37 fin. AED·/ — 54 deprehendimus in lapide amici Romani, in ectypo ego RE·/ (aut I aut L) ////V (potius quam I) MATQVI (non E) ET: lapicida erravit.

sternere oportere ab ea pr[
quae feminae et qui pueri sibi[
rent eos separatim a cetera [turba ... ad aedem]
Opis in Capitolio positum erit [
Suffimenta ut erat constitutu[m
a. d. IV k. quibus edictum erat locis [
matronas quibus denuntiatum e[rit
in Capitolium convenire [
B. f. Matres familiae quibus con[... ut in]
Capitolio ab h. I sint ut so[llemnia
a. d. III k. Iun. eodem modo fruges [acceperunt
Ludos Latinos saeculares comm[ittemus
k. Iun. noctis h. II
item ludos Latinos committem[us
item cum ad caerimonias sacro[rum
certiores esse volumus omnes m[
aenatores in funere canere [solitos
prid. k. Iun. ut superiore biduo f[ruges acceperunt
Nocte insequenti in campo ad Tib[erim ... Moeris imp. Caesar Augustus immolavit hostias]
prodigivas Achivo ritu eoi[
Moerae, uti vobis in illeis libr[eis scriptum est, quarumque rerum ergo, quodque melius siet p. R. Quiritibus, vobis VIIII]
agnis feminis et IX capris femi[nis sacrum fiat; vos quaeso precorque uti imperium maiestatemque p. R.]
Quiritium duelli domique au[xitis utique semper Latinum nomen tueamini, ... incolumitatem sempiter]-
nam victoriam valetudine[m populo Romano Quiritibus tribuatis faveatisque populo Romano Quiritium legionibusque populi R.]
Quiritium remque p. populi R[omani Quiritium salvam servetis, ... uti sitis] volentes pr[opitiae p. R.]
Quiritibus XV virum collegi[o mihi domo familiae et uti huius ...] sacrifici acceptrices sitis VIIII agnarum

feminarum et VIIII capraru[m feminarum propri]arum inmolandarum; harum rerum ergo macte hac agna femina inmolanda estote fitote v[olente]s propitiae p. R. Quiritibus XVvirorum collegio mihi domo familiae·

Ludique noctu sacrificio [co]nfecto sunt commissi in scaena quoi theatrum adiectum non fuit nullis positis sedilibus, centumque et X [m]atronae quibus denuntiatum erat XVvirorum verbis sellisternia habuerunt Iunoni et Dianae duab[us] sellis positis

K. Iun. in Capitolio bovem m[a]rem Iovi optimo maximo proprium inmolavit imp. Caesar Augustus, ibidem alterum M. Agrippa, pr[e]cati autem sunt ita:

Iuppiter optime maxime ut[i t]ibi in illeis libreis scriptum est quarumque rerum e[rg]o quodque melius siet populo R. Quiritibus tibi hoc bov[e] mare pulchro sacrum fiat te quaeso precorque; ceter[a u]ti supra

Ad atallam fuerunt C[ae]sar Agrippa Scaevola Sentius Lollius Asiniu[s G]allus Rebilus

Deinde ludi Latini in the[a]tro ligneo quod erat constitutum in campo s[ecu]ndum Tiberim sunt commissi, eodemque modo sellist[e]rnia matres familiae habuerunt, neque sunt l[udi i]ntermissi iei qui noctu coepti erant fieri et edictum proposi[t]um. XVvir s. f. dic.:

Cum bono more et proind[e c]elebrato frequentibus exsemplis, quandocumq[ue i]usta laetitiae publicae caussa fuit, minui luctus matrona[r]um placuerit, idque tam sollemnium sacroru[m· l]udorumque tempore referri diligenterque opserva[r]i pertinere videatur et ad honorem deorum et ad [m]emoriam cultus eorum: statuimus offici nostri esse per edictum denuntiare feminis, uti luctum minuant

Noctu autem ad Tiberim s[a]crificium fecit deis [I]lithyis libeis VIIII popan[is] VIIII pthóibus VIIII imp. Caesar Augustus; precatus est [h]oc modo:

Ilithyia, uti tibei in ille[is] libreis scriptum est, quarumque rerum e[rgo, quodque melius si]et p. R. Quiritibus, tibi VIIII popanis et VI[III] libeis et VIIII pthoibus sacrum fiat; te qua[eso precorque; cetera uti supra]

IV nonas Iun. in Capitoli[o i]nmolavit Iunoni reginae bovem femin[am imp. Caesar Augustus, ibidem alteram] M. Agrippa et precatus es[t] hoc modo:

77 fin. 'LOCIS cernitur' H. V. — 78 fin. 'est E, non S' H. V. — 86 'SACRC(cernitur' H. V. — 91 fin. EOD vel EOR vel EON — 93 fin. 'FEMI lapis' H. V. — 104 'PR) lapis' H. V. — 115 LITHYIS omissa littera prima.

Iuno regina, uti tibi in illis [l]ibris scriptum est, quarumque rerum [ergo quodque melius siet p. R. Quiritibus,]
tibi bove femina pulchra s[a]crum fiat; te quaeso precorqu[e: cetera uti supra]
Deinde CX matribus famil[ia]s nuptis, quibus denu[ntiatum fuit ut convenirent, imp. Caesar Augustus?]
praeit in haec verba:
Iuno regina, ast quid est qu[o]d meli[us siet p. R. Quiritibus matres familias]
nuptae genibus nixae te u[ti faxis quaesumus precamurque, uti imperium]
maiestatemque p. R. Quiriti[um duelli domique auxis, utique semper Latinum nomen tueare; incolumitatem]
sempiternam victoriam [valetudinem populo Romano Quiritibus tribuas faveasque populo R. Quiritibus legionibusque populi R.]
Quiritium remque publi[cam p. R. Quiritium salvam serves, uti sies volens propitia populo Romano]
Quiritibus XVvir. s. f. no[bis domibus familiis: haec matres familias CX populi Romani]
Quiritium nuptae geni[bus nixae quaesumus precamurque]
Ad atallam fuerunt M. A[grippa
Ludi ut pridie facti sunt [
Noctu autem ad Tiberim [suem plenam Terrae matri inmolavit imp.
Caesar Augustus precat[usque est hoc modo:
Terra mater, uti tibi in ill[is libris scriptum est
uti tibi sue plena propri[a sacrum fiat ; c]etera [uti supra
Matronae sellisternia h[abuerunt ut pridie] runt
A. d. III non. Iun. in Palatio [Apollini et Dianae] sacrificium fecerunt imp. Caesar Augustus M. A[grippa libeis VIIII]
popanis VIIII pthoibus VII[II preca]tique sunt ita:
Apollo, uti tibi in illis libri[s sc]riptum est, quarumque rerum ergo quodque melius siet p. R. Quir[itibus],
uti tibi VIIII popanis et VI[III] libis et VIIII pthoibus sacrum fiat: te quaeso precorque; cetera uti s[up]ra
Apollo uti te popanis dat[i]s bona prece precatus sum, eiusdem rei ergo macte heis libis libandis esto
fito volens propitius
Idem in pthoibus
Eisdem verbis Dianam

Sacrificioque perfecto puer. [X]XVII quibus denuntiatum erat patrimi et matrimi et puellae totidem
carmen cecinerunt; eo[de]mque modo in Capitolio
Carmen composuit Q. Hor[at]ius Flaccus
XVvir. adfuerunt imp. Ca[e]sar M. Agrippa Q. Lepidus Potitus Messalla C. Stolo C. Scaevola C. Sosius
C. Norbanus M. Cocceius M. Lollius C. Sentius M. Strigo L. Arruntins C. Asinius M. Marcellus D. Laelius
Q. Tubero C. Rebilus Me[ss]alla Messallinus
Ludis scaenicis dimissis h. [ ] iuxta eum locum ubi sacrificium erat factum superioribus noctibus et
theatrum positum et sc[ae]na metae positae quadrigaeq. sunt missae et desultores misit Potitus Messalla
edictumque propositum est in haec verba: XVvir. s. f. dic.:
Ludos quos honorarios dierum VII adiecimus ludis sollemnibus committimus nonis Iun. Latinos in theatro
ligneo quod est ad Tiberim h. II; Graecos thymelicos in theatro Pompei h. III; Graecos asti[cos i]n thea[tro quod est]
in circo Flaminio h. I[
Intermisso die qui fuit p[rid. non. Iun.
nonis Iun. ludi sunt com[missi Latino in]
theatro ligneo, Graeci thy[melici in theatro Pompei, Graeci astici in theatro quod est in circo Flaminio]
A. d. III eid. Iun. edictum propo[situm est in haec verba XVviri s. f. dicunt:
pr. eid. Iun. venationem dabim[us
pr. eid. pompa praelata puer[
M. Agrippa quadrigas [misit
Haec omnia peracta sunt XV[viris s. f. imp. Caesare Augusto M. Agrippa
Cn. Pompeio C. Stolone C. S[
!!!!!!!!!!!!!!! M. Mar[

121 'ILLIS/IBRIS lapis' H. V. — 142 'ET VI| lapis' H. V. — 147 'PVER·|, non PVERI lapis' H. V.

LVDORVM AVGVSTI SAECVLARIVM ORIGO.

Ludos saeculares celebravit Augustus, ut supra diximus, obtemperans carmini Sibyllino quod extat; id quando editum sit et quo spectet primum explicandum est. Traditur apud Phlegontem macrob. 4 et inde repetitum apud Zosimum 2, 6. Phlegontem carmina duo de longaeva Sibylla, quorum hoc unum est, adlatum, ut demonstretur γενεᾷ Sibyllam significare spatium annorum CX, item tertium de androgyno relatum in mirabilibus[1]) aperte ex eodem auctore sumptum non ex annalibus traxisse dubitari non potest, cum tradantur forma primitiva Graeca; unde ea traxerit, quaeritur. Et Dielsius quidem in egregio commentario nuper edito qui inscribitur *sibyllinische Blätter* (Berolini 1890) p. 24 ea iudicat proficisci ex historia Posidonii. At longe probabilius Wilamowitzius existimat et tria illa carmina et quae cum tertio coniunctae sunt narrationes de androgynis aliis fr. 33—38 et alia plura his tractatibus inserta sumpta esse ex Graeci cuiusdam collectaneis de miraculis iis ipsis, quae adhibuit in naturalis historiae libro septimo Plinius[2]). Utut est, oracula illa ut sine dubio redeunt ad auctorem aliquem idoneum, ita cuius aetatis sint ex ipsis tantummodo determinari poterit. Hermaphroditicum vel potius Hermaphroditica duo Dielsius rettulit ad tempora belli Hannibalici rationibus usus speciosis magis quam veris[3]); hoc de quo nobis agendum est, et sententiarum argutia et linguae metrique elegantia illo longe praestantius[4]) Phlegon scribit τῶν συμμάχων αὐτῶν καὶ κοινω-

---

[1]) Fr. 39 Müll. De consulatu ita in codice scripto: Μάρκου Πλαυτίου καὶ Σέξτου Καρμινίου Ὑψαίου καὶ Μάρκου Φουλβίου O. Hirschfeld et Diels l. c. p. 3 eatenus recte iudicaverunt, quod verba Σέξτου Καρμινίου viderunt esse loco mota et inserenda verbis quae praecedunt spectantibus ad consules anni 116: Λουκίου Λαμία καὶ Αἰλιανοῦ καὶ Οὐέτερος, sed in eo erraverunt, quod collegam L. Lamiae Aeliani crediderunt appellatum esse L. Antistium Veterem: immo plenum nomen eius nuper inventum in titulo ex castris equitum singularium in urbe eruderato (Fiorelli *Not. degli scavi* 1885 p. 526) ipsum est quod requiritur *Sex. Carminius Vetus.*

[2]) Intellegitur locus eius de longaevis 7, 48, 153 — c. 50, 164. Communem auctorem produnt inprimis quae et Plinius et Phlegon afferunt de Arganthonio laudantes uterque Anacreontem, et quae excerpsit uterque ex tabulis censoriis aetatis Vespasianae.

[3]) De hac quaestione gravi et difficili hoc loco disputare nolo: extrema Τρὼς δῆτ' ἐκλύσει σε κακῶν, ἅμα δ' Ἑλλάδος ἐκ γῆς qui legit, non poterit non cogitare de Troianae gentis viro ex Hellade adventuro ad salutem rei publicae conquassatae ferendam et significari Sullae reditum ex partibus orientis.

[4]) Iudicium hoc est Wilamowitzii. Idem monet v. 3 scribendum esse: μεμνῆσθαι, Ῥωμαῖε, καὶ εἰ μάλα λήσεαι αὐτός et hoc significari nullum quidem Romanum eiusmodi

νῶν μὴ ἐμμενόντων ταῖς συνθήκαις, ἀλλὰ πυκνὰ μεταβαλλομένων καὶ πολεμούντων αὐτοῖς Sibyllam cecinisse *ἐπιτελεσθεισῶν τῶν θεωριῶν τούτων ὑποταγήσεσθαι τοὺς ἀφεστῶτας Λατίνους*, id quod confirmatur ipso carminis fine: *καί σοι πᾶσα χθὼν Ἰταλὴ καὶ πᾶσα Λατίνων αἰὲν ὑπὸ σκήπτροισιν ἐπαυχένιον ζυγὸν ἕξει* [1]). Ducimur ita ad belli Italici exordia. Iam ubi circumspicimus quae de ludis saecularibus sive veris sive ficticiis tradita habemus, carmen id nullis eorum convenit nisi iis qui dicuntur editi esse anno u. c. 628, qui proxime praecessit eum quo Italicorum urbs primaria Fregellae captae sunt et dirutae. Quocum iungendum est, quod alterum supra citatum oraculum editum esse dicitur propter androgynum natum anno ipso captarum Fregellarum. Ab eo igitur anno qui carmen illud composuit saeculum suum annorum CX deduxit et, si id cum palingenesia annorum CCCCXL coniunxit et saeculum illo anno incipiens eius periodi quartum fecit, cardinem periodi annum esse voluit u. c. 298, ante Chr. 456: quae opinio ut aetate imperatoria obtinuit[2]), ita probabile est ad ipsum huius commenti auctorem redire. Nec recte opponetur, quod anni illi in rerum gestarum memoria nullo modo eminent[3]), nam quid secutus sit qui eiusmodi ariolationes excogitavit Chaldaeus Graecae magis originis quam Latinae, id hodie ignorari nemo mirabitur nisi et ipse sectae Chaldaeae. Palingenesia illa et saecula annorum centenorum denorum quando nata sint, nescimus, nec determinari potest pseudopropheta ille, cuius hoc est commentum, utrum id in vulgus emiserit ipso anno belli civilis Fregellani, caeca fide sperans ludis illis edendis mala publica averti, an posteriore tempore scribens Sibyllam finxerit ita cecinisse

---

ludos alteros visurum esse, sed civitatem Romanam eorum memorem semper futuram. V. 9 requiri *ἐπὶ ταῖσι δ' Ἐλειθυίας ἀρέσασθαι* pro *ἐπὶ ταῖς δ' Ἐλειθυίας ἀρ.* ad caesuram recte ordinandam. De v. 18 vide quae adnotavi p. 263 not. 1; de v. 31 p. 263 not. 3.

1) Haec quae plane respondent Sallustianis (Iug. 40, 2) *homines nominis Latini et socii Italici* (cf. *Staatsrecht* 3, 661) post bellum sociale non habent quo recte referantur, habent adeo offensam: nam Italiam Latinosque sub iugo Romanorum esse tum neque verum erat neque civile. Neque perspicio, quibus rationibus motus Dielsius l. c. p. 14 Phlegontis exordio fidem deneget. Omnino carmen scribi non potuit nisi ab eo qui aut viveret ante civitatem Italis omnibus concessam aut eo tempore vivere se simularet.

2) Censorinus, qui scripsit a. 238, loco mutilo 17, 10: .... *institutos esse ad XVvirorum commentarios anno CCXCVIII M. Valerio Spurio Verginio cos.* Vere in commentarii Severiani exordio item mutilo remanserunt verba haec (fr. 1 v. 14): .... [*per*] *magistros collegi M. Valerio Spurio Ve*[*rg*]*in*[*io cos. institutum*].

3) Certe expectanda fuit de horum saeculorum origine narratio aliqua fabulosa comparanda ei, quam vivis coloribus adumbratam annales proponunt de saecularibus Diti et Proserpinae sacris. Sed ne reliquiae quidem actorum Severianorum talia habent, quamquam XVviri apud senatum de origine ludorum agunt leguntuque ibi inter alia haec (fr. 1 v. 15): [*tem*]*poribus* [*ab*] *origine sescenten*[*simi et s*]*exagensimi anni,* quot intercedunt inter a. u. c. 298 conditorum horum ludorum et u. c. 957 ludorum Severianorum.

ante bellum Fregellanum, ut credulis persuaderet mala belli Italici evitari potuisse ludis recte celebratis, quamquam haec opinio magis probabilis est. Certe aliquantum ante Augustum carmen prolatum est. Nam saeculum CX annorum, in quo versatur, Varroni notum fuit neque Augustus id excogitavit, sed opinione tum vulgo sparsa usus ad eos computos ludos suos formavit. Scilicet celebrans eos non inspectis denuo libris Sibyllinis, cuius inspectionis nullum indicium extat, provocare debuit ad carmen Sibyllae de ludis eiusmodi ante annos CX aut celebratis aut certe celebrandis [1]). Itaque ludos saeculares a. 628, quos teste Censorino constat perscriptos fuisse in commentariis XVvirum, ut dubitari non potest et infra confirmabitur numquam esse celebratos, ita certissimum est aut ante Augustum fictos esse aut ab ipsius in re sacra adiutoribus felici casu inventos, nec perspicio, quomodo recentiores quidam contendere potuerint eam fictionem in commentarios illos relatam esse aetate demum Severi. Carmen autem a Phlegonte servatum ut aliquanto ante Augustum conscriptum, ita ab Augusto pro lege et norma ludorum saecularium admissum est, idque qui cum actis nostris comparaverit, utraque egregie inveniet conspirare. Redeunt potiora omnia in actis memorata in ipso carmine et quae differunt, continentur intra terminos executionis necessario iis permissae, quos Augustus ad carmen illud festum ordinare iussit.

---

[1]) Coniecturis acutis, sed cum traditis parum conciliandis, quas de computationibus saecularibus Otto Hirschfeld (*Wiener Studien* 1881 p. 97 seq.) protulit et pluribus viris eisque optimis probavit (Diels l. c. p. 14), equidem non adsentior. Augusti ordinatio et in clara luce posita est et a posterioribus ita retenta et confirmata, ut perspicuum sit eos pendere a cardine anni 738 et ne novisse quidem alterum ab Hirschfeldio substitutum a. 731. Sane Domitianus ludos celebravit sexennio ante tempus, sed ipse Augustus quos a. 738 edere debebat, edidit anno praecedente, et cum Suetonius diserte scribat Domitianum Augusti ordinationem secutum esse, ita eam secutus est, ut similem anticipationem admitteret, cum praesertim ea quoque quae de ludis a. 605 auctores tradunt ostendant eos post tempus edi potuisse et post Domitianum sexennio illo insuper habito reditus factus sit ad computationem ab Augusto institutam. Praeterea Augustus si saeculum finire voluisset a. 731 et propter Marcelli mortem consilium deposuisset, quid vetabat ludos post annum ita edere, ut computatio maneret? Denique cum Marcellus diem obierit post brevem aegritudinem non ante mensem Augustum (Plin. h. n. 19, 1, 29; Dio 53, 31), ludi hi primis diebus mensis Iunii edendi eo luctu impediri non potuerunt. Sed non opus est his ratiocinationibus immorari; quaestionem diserto testimonio decidunt fasti Capitolini additamentis quae habent de ludis saecularibus adscriptis imperante etiamtum Augusto (supra p. 225 not. 2) non ad annos Hirschfeldianos, sed ad eos quos requirit saeculum CX annorum. Nam deperditi quidem sunt (ut docuit me de ea re interrogatus Huelsenus) loci, in quibus ludi a. 298. 408. 628 inscribendi fuerunt, at quae superest adnotatio pertinens ad a. 518 ita collocata est, ut nullo modo cum Hirschfeldio ad a. 505 retrahi possit. Habemus igitur testimonium aequale de saecularium superiorum ordine non vero, sed quem Augustus pro vero admisit.

LVDI SAECVLARES AVGVSTI ET ANTIQVIORES REI P. LIBERAE.

Saecularia antiquitus edita esse diis inferis Diti et Proserpinae ad aram XX pedibus sub humo constitutam immolatis hostiis furvis, scilicet bove nigro et vacca nigra sollemnibusque per tres noctes continuatis cum testatum habeamus [1]), his celebrata sub Augusto, de quibus nobis agendum est, similia magis fuerunt quam eadem. Descendunt utraque ex carminibus Sibyllae [2]) et communia habent cum locum tum trinoctii ludos et sellisternia [3]). Sed differt saeculum in priore ordine annorum centum [4]), in Augusto annorum centum et decem [5]), et ipso saeculo ita differente, diverso quoque principio, saecularia utraque incidant necesse est in annos dispares. Differunt item hostiae: bos furvus et vacca furva, qui soli immolantur in antiquioribus, in sacris Augustis non comparent; immolantur in his e contrario hostiae nocturnae porca et agnae et caprae furvae omnes, diurnae boves albi. Differunt similiter numina. Dis pater et Proserpina, quibus illa eduntur [6]), neque in oraculo nominantur neque in actis neque in carmine sollemni, et quod nominantur apud Zosimum, omnino procedit ex utrorumque saecularium quae apud antiquos auctores obtinet perturbatione [7]), quaeque vere causa primaria est errorum has quaestiones insidentium. Centenarium

---

1) Praesertim agunt de iis Val. Max. 2, 4, 5 et Zosimus 2, 1—4. Auctor communis sine dubio Varro est, quem nominatim citat Censorinus 17, 8.

2) Iussu Sibyllae celebrata sunt saecularia a. u. c. 505 (Varro apud Censorinum l. c.), antiquioris ordinis vere prima: quae praecessisse dicuntur edita ex oraculis domesticis, sine dubio nulla fuerunt.

3) *Sellisternia* apud Valerium Maximum bis praebet Paridis epitome, ubi *lectisternia* libri integri: illud verum esse acta nostra declarant et potuit intellegi ante ea inventa; nam utra lectio pro interpolata habenda sit, peritus nemo ambiget.

4) Varro apud Censorinum l. c.: *cum ... libros Sibyllinos Xviri adissent, renuntiarunt, uti Diti patri et Proserpinae ... ludi centesimo quoque anno fierent.*

5) Sibylla: ἀλλ' ὁπότ' ἂν μήκιστος ἵκῃ χρόνος ἀνθρώποισι ζωῆς, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων. Acta v. 25: [*s*]*acrificium saeculare ludosque qui centesimo et d*[*ecimo anno recurrunt*]. Horatius 21: *certus undenos deciens per annos orbis ut cantus referatque ludos.*

6) Varro (l. c. adn. 4); Festus v. saeculares p. 329 et v. tarentum p. 351.

7) Zosimus scribens sic: θύουσι δὲ θεοῖς Διὶ καὶ Ἥρᾳ καὶ Ἀπόλλωνι καὶ Λητοῖ καὶ Ἀρτέμιδι καὶ προσέτι γε Μοίραις καὶ Εἰλειθυίαις καὶ Ἅιδῃ καὶ Περσεφόνῃ cum praeterea egregie conveniat cum carmine actisque retenta adeo distributione sacrorum diurnorum nocturnorumque et in utrisque iusto ordine, eo nomine inde discedit, quod in fine addit Ditem et Proserpinam. Sed cum secundum narrationem ipsius ludi saeculares sub imperatoribus celebrati repetantur ab antiquioribus, scilicet votis male neglectis et ludis intermissis, dii horum praesides necessario ad elenchum addendi fuerunt.

illud saeculum liberae rei publicae cum celebrari debuisset anno libertati fatali, quo erupit bellum civile inter Caesarem et Pompeium, cum ipsa sepultum est neque per eos annos celebratum neque postea sub imperatoribus ullo tempore resuscitatum. Omisso nimirum hoc saeculo Augustus alterum et annorum spatio et terminis et sacrorum ratione diversum substituit secutus oraculum illud, de quo supra diximus, Sibyllae applicatum palingenesiae annorum quadringentorum quadraginta iam a Varrone Vergilioque[1]) memoratae. Ita in re publica imperante eo restituta *ex integro* quoque natus est *magnus ordo saeculorum.* Scilicet cum saecularia omnia ab eo pendeant, quod certo aliquo anno Sibyllinis libris inspectis publice vota sunt credebanturve vota esse in perpetuum ita, ut post saeculum demum repeterentur, eiusmodi vota plura et diversa antiquitus facta esse vix veritatem, sed certe rationem habet potuitque in eiusmodi sacris ordinandis Capito potentium voluntati ita obtemperare, ut decebat virum tam antiquitatis gnarum et iuris sacri peritum quam obsequentia sua florentem. Quid quod praeter bina haec saecularia tertia quoque inveniuntur cardinem habentia non annum voti facti, sed urbis conditae. Nam secundum id saeculum et Claudius ludos saeculares edidit[2]) et postea Philippus anno urbis millesimo 'saecularia vera' celebravit. Hoc quaeritur, utrum Augustus ludos saeculares suos ad antiquiores ita applicuerit, ut eos videri vellet esse eosdem, an omisso ordine antiquo alterum substituerit. Illa opinio eo commendatur, quod aequalis Augusti Livius de ludis eius saecularibus ita rettulit, tamquam saeculum centenarium continuarint[3]), et eum secutus Censorinus de ludorum annis ita disputat, quasi ludi exempli causa tertii facti sint aut a. 505 secundum Antiatem et reliquos liberae rei publicae rerum scriptores aut a. 518 secundum commentarios XVvirum. Zosimum quoque supra vidimus similiter narrare. Nihilominus Livii haec opinatio reicienda est et altera explicatio sola pro-

[1]) Vergilius cum eclogam quartam scripsit, id ipsum carmen, quod nos legimus, cum sua CX annorum periodo rettulisse videtur ad saecularia celebrata secundum annales anno urbis 605 vel 608; nam per hanc computationem saecularia referri potuerunt ad a. 714, quo Pollio fasces gessit. Quod computus vere uno anno differt et, id quod gravius est, quod saecula centenaria ita cum saeculis annorum centenorum denorum confunduntur, satis excusabunt blanditiae clientis et poetae.

[2]) Haec opinio olim a me defensa et simplicitate sua opinor commendatur et eo quod scribit Suetonius Claud. 21: *fecit et saeculares quasi anticipatos ab Augusto nec legitimo tempori reservatos*, simul indicans eundem imperatorem in historiis suis Augusti rationes probasse. Potuit facere utrumque, et rationes palingenesiae illius CCCCXL annorum admittere et magis probare saeculum pendens ab origine urbis adeoque addere melius facturum fuisse Augustum, id si expectasset. *Utriusque principis rationes* (verba sunt Taciti ann. 11, 11) diversae magis fuerunt quam contrariae. Recte igitur Severiana saecularia in actis *septima* appellantur, non octava, ut numerantur apud Censorinum comprehensis Claudianis.

[3]) Livius l. CXXXVI apud Censorinum 17, 9: *eodem anno ludos saeculares Caesar ingenti apparatu fecit, quos centesimo quoque anno — is enim terminus* (*his enim terminari* cod.) *saeculi — fieri mos est* (*ut* cod.).

babilis; immo, si quid video, mera Liviana inconsiderantia, quod ludos saeculares Augusti centenariis illis secure adiungit, posteriores in errorem eundem induxit. Nam ineptam temeritatem, ut ludi celebrati sollemniter a. 505 et 605/8 omnibus veteribus annalibus abunde testati in alios annos traicerentur, Capito certe non commisit, a quo Augusti iussu sacra ordinata esse traduntur [1]). Scilicet cum Augustum omnes consentiant ludos saeculares restituisse tamquam intermissos et quodammodo abolitos [2]), certe qui proxime praecedere debebant ludi nulli fuerint necesse est. At ludi a. 737 si sunt ita celebrati, ut quinti essent post quartos editos a. 605/8, id ne contendi quidem potuit: contra si collegium de aevo illo CCCCXL annorum cogitavit, hoc se tueri poterat, quod ludorum secundum normam eam in annos 298. 408. 518. 628 incidentium memoriam annales nullam habebant, carmen autem Sibyllae de saeculo CX annorum, quod circumferebatur, editum dicebatur anno 628 pia fraude ut videtur (supra p. 235). Secundum haec poterat narratio ita formari, ut carmine illo Sibylla crederetur ludos anno 628 edi iussisse, sed ei iussioni non esse obtemperatum, itaque iam saeculo CX annorum alio finito editionem iusto tempore redintegrari. Sane ludorum saecularium antiquis substitutorum diversitatem non ita Augustus proclamari voluit, ut de ea errari non posset et vix aegre tulit imperator vulgi errorem talem, qualem commisit Livius commiseruntque eius vestigiis insistentes Censorinus et Zosimus; sed sacerdotes eius aetatis, ut decet aulicos, mentiti sunt cum aliquo pudore.

---

[1]) Vide adn. 2. Capito consul factus a. u. c. 758 = p. Chr. 5 fascibus, ut ait Tacitus ann. 3, 75, acceleratis, mortuus a. u. c. 775 = p. Chr. 22 tum cum editi sunt ludi saeculares iuvenis fuerit necesse est. Quod si ex Taciti verbis hoc efficiendum esset eum ante annum suum consulem factum esse, id est ante annum natalem tricesimum, in saecularibus ordinandis partes eius nullae esse potuerunt. Sed vere Tacitus hoc tantum dicit Augustum, cum Labeo Capitone aetate maior in ordine praetorio hunc praecederet, Capitoni fasces antea dedisse, quam consuetudo requireret in viro nequaquam summae nobilitatis. Itaque nihil obstat, quominus Capito natus sit Caesare dictatore.

[2]) Ludos eos enumerat Suetonius Aug. 31 inter *paulatim abolita ex caerimoniis antiquis*: idem ait (Claud. 21) Claudium in historiis suis tradere *intermissos eos Augustum multo post diligentissime annorum ratione subducta in ordinem redegisse.* Similiter Zosimus: ταύτης ἐπὶ χρόνον τῆς θυσίας ἀμεληθείσης αὖθίς τινων συμπεσόντων ἀποθυμίων ἀνενεώσατο τὴν ἑορτὴν Ὀκταβιανὸς ὁ Σεβαστός, τὸν θεσμὸν Ἀτηίου Καπίτωνος ἐξηγησαμένου, τοὺς χρόνους, καθ' οὓς ἔδει τὴν θυσίαν γενέσθαι καὶ τὴν θεωρίαν ἀχθῆναι, τῶν πεντεκαίδεκα ἀνδρῶν, οἳ τὰ Σιβύλλης θέσφατα φυλάττειν ἐτάχθησαν, ἀνερευνησάντων. Haec ipsa recte tradita sunt nec coniecturis temptanda: inter ἑορτὴν et τὸν θεσμὸν quod codex interponit ὑπάτων ὄντων Λουκίου Κηνσωρίνου καὶ Μάρκου Μαλλίου Πουηλίου ex margine intrusa et pertinentia ad saecularia a. 605 videntur pars esse eorum quae paullo ante post καθήγισαν exciderunt. Scilicet ita Zosimus narravit oraculum Sibyllae de ludis saecularibus celebrandis editum esse a. 505 et secundum id tam eo anno ludos editos quam a. 605, adnotans iam a. 406 similes ludos esse celebratos, illis deinde successisse rebus interim turbatis ludos Augusti a. 737.

PERSONAE IN ACTIS NOMINATAE.

Viri qui in actis nominantur quinam fuerint cum quaerimus, eo impedimur, quod ubi recensentur sacerdotes, non ponuntur tria nomina sollemnia, sicut certe plerumque fit in actis Arvalium, sed ita nomina breviantur, ut non satis agnoscantur. Inveniuntur autem in iis hi adsumptis quinque magistris, quos plenis nominibus recensent fasti Capitolini.

Consul a. 737:

C. Silanus 52. 59.

Senatores qui scribendo adfuerunt:

.. *Aemilius Lep*[*id*]*us* in senatus consultis Mai. 23 v. 51 (fortasse consul a. 733, vide infra).

C. Asinius Cn. f. [*Pollio*] in senatus consulto Febr. 17 v. 9; consul videtur significari a. 714, quamquam offendit, quod nomen eius legitur post Silanum.

L. Cestius in senatus consultis Mai. 23 v. 51, fortasse C. Cestii L. f. eius, cuius extat monumentum C. VI, 1375, fratris filius.

M. Iunius M. f. Si[*lanus*] in senatus consulto Febr. 17 v. 8, fortasse consul a. 729.

L. Petronius Rufus in senatus consultis Mai. 23 v. 51.

. . . . *rinus* in senatus consulto Febr. 17 v. 9.

XVviri sacris faciundis:

1. *imp. Caesar Augustus* 53. 103. 107. 115. 135. 139. 150, item in fastis Capitolinis ex magistris quinque primus.
2. *M. Agrippa* 44. 53. 104. 107. 120. 132. 139. 150. 165. Sacerdotium habet item titulus Gnathinus C. IX, 262: [*M.*] *Ag*[*rippae L. f.*] *imp., X*[*Vviro*] *sacr. fa*[*ciund.*].
3. *Q.* (*Aelius?*) *Tubero* 152, fortasse consul a. 743.
4. *Q.* (*Aemilius*) *Lepidus* 150, omnino consul a. 733.
5. *L. Arruntius* 45. 151. Consulem a. 732 (nam eum intellegi iam constat) item fuisse quindevimvirum ostendit titulus eius repertus Atinae Latii (C. I. L. X, 5055): *L. Arruntius L. f. cos., XVvir sacrieis* (sic) *faciundis viam semitas faciundum, clovacam reficiundam d*(*e*) *s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *curavit.*
6. *C. Asinius Gallus* 107 (ubi *Asiniu*[*s G*]*allus*). 151 (ubi *C. Asinius*), consul a. 746. Ex his actis nomen eius non est sublatum, nisi forte tertio loco v. 168 nominatus fuit.
7. *C.* (*Caninius*) *Rebilus* 107. 152, fortasse consul a. 742.

8. *M. Claudius M. f. M. n. Marcellus* 151. 168 et fast. Cap., ubi magister est tertius (plene hic, *M. Marcellus* acta), consul a. 732.
9. *M. Cocceius* (*Nerva?*) 151. Eius nominis vir qui consul fuit cum C. Vibio Rufino (cf. C. I. L. VI, 1539. 9005) ab hoc nostro diversus fuit; nam collegam iam constat legatum praefuisse Germaniae superiori a. p. Chr. 43 (vide quae dixi *Correspondenzblatt der westdeutschen Zeitung* a. 1888 p. 58).
10. *M. Fufius M. f. Strigo* 151 et fast. Cap., ubi magister est quartus (plene hic, *M. Strigo* acta). Praeterea ignotus homo.
11. *D. Laelius D. f. D. n. Balbus* 151 et fast. Cap., ubi magister est quintus (plene hic, *D. Laelius* acta), consul a. 748.
12. *C.* (*Licinius*) *Stolo* 150. 167. Potest esse C. Licinius Stolo is, quocum Varro a. u. c. 717 de re rustica (1, 2, 9) fertur sermones habuisse, Hirschfeldio iudice non diversus a *C. Calvo Stolone* tituli urbani C. I. L. VI, 9699.
13. *M. Lollius* 45. 107. 151, fortasse consul a. 733.
14. *L.* (*Marcius*) *Censorinus* 44, si est consul a. 715, eo tempore minimum septuagenarius.
15. *C.* (*Mucius*) *Scaevola* 107. 150; *C. S*... 167 aut hic est aut C. Sentius aut C. Sosius.
16. *C. Norbanus* 151, fortasse consul a. 730.
17. *Cn. Pompeius* 167, fortasse consul a. 723.
18. *C. Sentius C. f. C. n. Saturninus* 107. 151 et in fastis Capitolinis magister secundus (hic plene, *C. Sentius* vel *Sentius* acta) consul a. 735.
19. *C. Sosius* 150, fortasse consul a. 722. In nummo eius, quem ex Riccii tabula repetivit Babelon *monn. de la rép. Rom.* vol. 2 p. 464, tripodem cerni monuit me Wissowa.
20. (*M. Valerius*) *Potitus Messalla* 150. 154, consul a. 722[1]).
21. (*M. Valerius*) *M*[*ess*]*alla Messallinus* 152, consul a. 751. Hunc ut intellegamus, requirit carmen notissimum, quo eum ante a. 735 Tibullus celebravit factum quindecimvirum. Accedit cognomen duplex eidem similiter tributum in titulo nuperrime in urbe Roma invento[2]), cum auctores varient (Μεσσαλᾶς ἢ Μεσσαλῖνος index Dionis, ubi iam crediderim ἢ delendum esse, *Messalinus* fastorum indices Chronographi

---

[1]) A. 722 k. Nov. consulem factum *M. Valerium* nominant fasti Venusini et Ficoroniani (C. I. L. I p. 471 n. VI et VII), *M. Messal*(*lam*) nuper inventi Cuprenses (Fiorelli *Not. degli sc.* 1888 p. 563 = Eph. epigr. supra p. 55 n. 224). Eundem *Valerium Potitum* nominat Dio non recensens in indice, sed memorans in textu 51, 24, adscribens eum ad a. 725 errore, quem refutavit Borghesius opp. 1, 412 nec debuit defendere Waddington in elencho proconsulum Asiae n. 52. Cf. Eph. epigr. 3 p. 4.

[2]) Eum repertum ad thermas Diocletianas edidit Gattius noster in academiae regiae Romanae excavationum notitia a. 1890 p. 214 scriptum a parte utraque. In altera nominantur consules a. 751 sic:

a. 354 et Hydatianus, item Tibullus 2, 5, 17. 115[1]) Ovidius ex Ponto 1, 7. 2, 2, Velleius 2, 112, Tacitus ann. 3, 18. 34; *Messalla* mon. Ancyr. 3, 29, tituli C. IV, 2450 et VI, 10253, Suetonius Aug. 58. 74, Galb. 4, Tacitus ann. 1, 8). In cognominibus iis cum adhuc crediderimus duas formas perturbatas esse, iam intellegitur eum usum esse simul utroque.

Anno igitur u. c. 737 quindecimvirum collegium numeravit sacerdotes viginti unum et fortasse etiam plures, nam indices duo pleni non nominant nisi praesentes. Confirmatur ita quod refert Dio[2]) a. u. c. 725 imperatori permissum esse, ut publicos sacerdotes quot vellet etiam supra numerum crearet et illustratur eo, quod post annos duodecim in hoc certe collegio inter maiora quattuor non summo minimum septem sacerdotes invenimus supra numerum creatos, quorum locorum numerum postea etiam magis crevisse Dio significat[3]). — Sacerdotes ego supra recensui ordine alphabetico: in actis cum enumerentur quinquies, scilicet primo loco qui eo die in decreto faciendo adfuerint, tribus sequentibus qui adfuerint ad sacra diurna terna, postremum in ipso actorum fine, ubi omnes nominatos fuisse verisimile est, ex his quinque indicibus integro secundo et quarto solis, ordo hic est:

---

m. mes | SALLA · MESSAL*i*
l. lentul | VS · FLAM · MART
| COS
ex s. | C · REFIC · CVR

L. Lentulum hunc flaminem Martialem fuisse praeterea testatur denarius cusus ab eo triumviro monetali inter a. 734 et 739 (videantur quae dixi ego *Zeitschrift für Numismatik* vol. 11 a. 1884 p. 80 dixitque Babelon *monn. de la rép. Rom.* I p. 431). Ab altera parte incisus est titulus a. p. Chr. 41 hic: EX · AVCTOR*itate* | TI · CLAVDI *Caes.* | AVG · GERM | PONTIF *Max.* | CN · SENTIVS · SATVR*ninus cos.* | REFICIEND · CV*rauit.*

[1]) Dubitavi aliquamdiu, Messalla is, de quo poeta v. 119. 120: *tum Messalla meus pia det spectacula turbae et plaudat curru praetereunte pater*, utrum pater sit an filius, postquam hunc didicimus eodem nomine et ipsum usum esse; nam non sine aliqua molestia pater praedicative accipitur videnturque adeo *Messalla* et *pater* sibi opponi, ille ex curru triumphali oculos ad patrem convertens, hic praetervehenti filio plaudens. Sed simplicior certe est opinio vulgo recepta.

[2]) 51, 20: *ἱερέας τε αὐτὸν καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν ὅσους ἂν ἀεὶ ἐθελήσῃ προαιρεῖσθαι.* Id principem ita effecisse, ut quos creari vellet senatui commendaret, exposui *Staatsrecht* 2, 1110. Etiam in Arvalium collegio numerum sacerdotum excessisse legitimum Henzenus praef. p. III adnotavit.

[3]) L. c.: *ὅπερ που ἐξ ἐκείνου παραδοθὲν ἐς ἀόριστον ἐπηυξήθη, ὥστε μηδὲν ἔτι χρῆναί με περὶ τοῦ πλήθους αὐτῶν ἀκριβολογεῖσθαι.* Quot fuerint imperante Severo, acta altera non magis determinant; qui nominantur ad numerum nostris actis testatum prope accedunt.

v. 44. 45	:	2. 14 ..... 13. 5 .....
v. 107	:	1. 2. 15. 18. 13. 6. 7.
v. 132	:	2 .....
v. 150—152	:	1. 2. 4. 20. 12. 15. 19. 16. 9. 13. 18. 10. 5. 6. 8. 11. 3. 7. 21.
v. 167/8	:	..... 17. 12. 15(?) ..... 8 .....

In his indicibus ad honorificentiae gradum respectum esse vel inde intellegitur, quod Augustus et Agrippa ubi nominantur praecedunt, extremus est Messallinus, quem constat adulescentulum in collegium receptum esse et eo tempore, quo ludi celebrati sunt, honoribus etiamtum caruisse. Sed ad certam legem recensus eos non esse institutos item inde efficitur, quod C. Sentius cos. 735 secundo loco praecedit, quarto sequitur M. Lollium cos. fortasse a. 733. Item qui aetate consulari inter privatos tertio loco fuisse videtur Potitus Messalla consul suffectus a. 722 (praecedunt eum L. Censorinus consul a. 715 et C. Sosius ordinarius a. 722) quique ludis quoque circensibus praesedit, in recensu quarto locum obtinet post Q. Lepidum consulem omnino a. 733. Denique in actis Arvalium eorum qui adfuerunt certum ordinem non observari ostendimus in auctario huic commentario subiuncto. Itaque ut in universum sacerdotes natu maiores et honoratiores praecedunt, ita ad legitimam normam id proferri non potest et quae restant ambigua non pauca de personis, ordinis ope parum determinantur.

Magistros, quos quinque numero fuisse fasti Capitolini ostendunt, acta haec semel tantum nominant v. 29 in formula *isdem cos., isdem mag. s. f.* praescripta decreto collegii, qua videtur indicari eos annuos fuisse pariter atque collegii Arvalium[1]). Praeterea in senatusconsulto v. 57 *magistri XVvirum* ludos edere dicuntur. In ipsis actis partes eorum nullae memorantur; Augustus et Agrippa cum pro collegio sacrum faciant, hic non est inter magistros; non magis est eorum unus Potitus Messalla is qui ludis circensibus praesidet; denique quidquid fit pro collegio ediciturve, XVviri faciunt edicuntve (cf. v. 40: [*a*] *collegio edicti*), non magistri eorum.

SAECVLARIA DECRETA ET ORDINATA.

Sacra publica populi Romani et si qui cum his coniuncti sunt ludi fiunt aut per magistratus aut per sacerdotes, publicos populi Romani utrosque, praesertim per collegiorum publicorum magistros. De ipso discrimine pluribus exponere non est huius loci (cf. *Staatsrecht* 2, 133); cernitur praesertim in eo quod ludis aliis praesident magistratus, ut Romanis et plebeiis

[1]) Confirmatur id actis Severianis: ibi a. 203 magister est Manilius Fuscus, a. 204 Pompeius Rusonianus.

similibusque, aliis sacerdotes, ut fit et in sacris Arvalium et in saecularibus nostris [1]). Publica auctoritate tam hi ludi fiunt quam illi, et cum ad vota ludi omnes fere redeant tam semel facti quam in perpetuum faciendi, ipso eo voto statutum sit necesse est, per quos votum solveretur. In faciendis votis excepto summo veris sacri populi partes nullae sunt, sed de minoribus decidunt magistratus soli, de maioribus et maxime de sacris perpetuandis iidem adsumpto senatu (*Staatsrecht* 3, 1058). Itaque collegium aliquod sacerdotum cum ex voto sacra ludosque facit, praecesserit necesse est, ut acta Arvalium alicubi enuntiant, *iussus consulum et senatus consultum* [2]). Ludi saeculares cum voti aut essent aut esse fingerentur anteriore aetate in perpetuum ita, ut quindecimviri eos facere iuberentur, iam ut suo tempore recte ederentur horum cura erat. Id quomodo executi sint, acta aetatis Augustae quae habemus non patefaciunt, quoniam prior pars eorum hodie desideratur. Sine iussu publico eos fieri non potuisse manifestum est: nam quamquam aut voti erant olim libris Sibyllae inspectis publice in perpetuum in annum certum aut esse simulabantur, ut supra exposui, certe voti erant in diem incertum et in edendis his adeo ab anno illo discessum est ludis anno uno anticipatis, qua de re infra dicetur. XVviri autem etsi secundum acta haec de ludis *more exsemploque maiorum* edendis contionem habuerunt [3]) et saepius de iis edixerunt [4]), non solum edictis suis plerumque homines *commonefaciunt* (v. 65) et nuntiant magis quam iubent, sed etiam ubi iubent, id fecerint necesse est muniti auctoritate aliqua vere publica, sine qua fieri non potuit, ut triduo illo, quo ludi facti sunt, *feriae* publicae essent [5]) et lites quiescerent (v. 13. 14). Item cum *denuntiant* matribus familias CX puerisque et puellis septenis vicenis, id vocabulum omnino ita accipiendum est ut accipitur in testibus; cogunt igitur legitime, at non sua sola auctoritate. Auctor autem in ea re XVviris cum esse non potuerit nisi aut senatus aut princeps, decrevisse de ludis edendis senatum iam patefaciunt acta Severiana

---

[1]) Reperiuntur etiam sacra inter sacerdotes et magistratus ita divisa, ut illi hostias immolent, hi ludis praesint. Ita in carmine Marciano, secundum quod Apollinaria instituta sunt, ordinantur sic: *his ludis faciendis praeerit praetor is qui ius populo plebeique dabit summum; decemviri Graeco ritu hostiis sacra faciant* (Liv. 25, 12, 10).

[2]) Acta a. 37 Ian. 23; cf. altera a. 89 Ian. 17. *Staatsrecht* 2^3, 135.

[3]) Actorum v. 26; cf. Festus ep. p. 38: *contio significat conventum, non tamen alium quam eum qui a magistratu vel sacerdote publico per praeconem convocatur.* Ius contionandi edicendique sacerdotum ego *Staatsrecht* 1, 200. 204 terminis nimis angustis conclusi soli pontifici maximo id attribuens.

[4]) Praescriptio servata est actorum v. 64 et 154: *XVvir(i) s(acris) f(aciundis) dicunt*; memorantur edicta v. 24. 40. 46. 162; v. 80 adest exordium *b(onum) f(actum)*, de quo infra p. 255 not. 1 dictum est. — In actis Severianis edictis quod praescribitur: *imp. Caesar ... Severus .. et imp. Caesar .. Antoninus [et Geta Caesar] cum ceteris XVviris s. f. dicunt* cum formulis temporum quoque mutationem luculenter declarat.

[5]) Actorum v. 39. Cf. *Staatsrecht* 2, 135 not. 5.

ordientia ita fere: *prid. .... ias* (vel .... *tas*) *in curia Iulia XVv[i]r(i) s(acris) f(aciundis) an[te s]uggestum a[m]plissim[orum consulum consti]terunt*; sequitur relatio magistri et quae decreti loco est sententia senatoris qui primus censet. Accedit quod pecunia ex aerario ad ludos eos edendos attribui non potuit nisi per senatum, item quod Domitianus testibus fastis Capitolinis ludos saeculares fecit *ex s. c.*, potestque addi anticipationem ludorum tam Augusti quam Domitiani eo ducere, ut senatus de ea re decreverit, nam et illi anno et hi sexennio ante iustum tempus celebrati sunt. In commentario Ancyrano IV, 36 quae leguntur: *[pr]o conlegio XVvirorum magis[ter conl]egii colleg[a] M. Agrippa lud[os s]aecul[are]s C. Furnio C. [S]ilano cos. [feci]* nulla senatus mentione facta, iam cedunt, aliter quam antea existimavi Ancyrana edens, actorum testimonio diserto, cum praesertim *pro conlegio* sic quoque ludi fiant non solum ab eo editi, sed etiam cura eius a senatu impetrati. Imperatoris autem in hac actione partes propriae videntur nullae fuisse, quamquam utpote ex quindecimviris unus tam collegii deliberationibus quam relationibus eius ad senatum interesse potuit. — Senatus ita aditus quid decreverit, in ipsis actis non superest; partem decreti et diem, qui est Febr. 17, servavit fragmentum dudum notum (C. I. L. VI, 877 *a*) actorum tertiorum similium, Claudianorum opinor vel Domitianorum [1]), quod subieci:

. . . .

[Quod . . . .] cos. v. f. de lucari ludorum sa[ecularium qui senatus]

[decrevit . . . . . uti] fierent, q. d. e. r. f. p., d. e. r. i. c.: uti, quoniam ant[e . . . . annos]

[cum item decreti essent ludi] saeculares, XVvir(is) sacr. faciund. in summa constitu[enda senatus]

[secutus est sacerdotibus pro ludis,] quos pro salute Caesaris fecerunt, lucaris nomine cons[titutam,]

[cos. iis qui aerario praesun]t inperent, uti eam pecuniam dandam adtribuendam [ludorum]

[redemptoribus curent, qua eo] anno C. Silano C. Furnio cos. a. d. XIII k. Mart. senat[us decrevit]

[uti ludi tum edendi propter sac]rificium saeculare locarentur in ea verba qu[ae i. s. sunt:]

[A. d. XIII k. Mart. in curia I]ulia. Scribundo adfuerunt M. Iunius M. f. Si[lanus

. . . .]rinus, C. Asinius Cn. f. [Pollio . .

. . . .

[1]) Ad acta Severiana id non pertinere manifestum est.

Vides actis his posterioribus, cum in lucari ludorum saecularium constituendo placuisset sequi id quod de eo constitutum erat sub Augusto, exemplum senatus consulti tum facti insertum esse, cuius et argumentum refertur et principium superest. — Sed praeter pecuniam veri simile est de aliis rebus ad editionem pertinentibus simul senatum tum decrevisse, fortasse de caerimoniis quinam ex XVviris eas perficerent non tam collegii decreto decisum esse quam eo senatus consulto. Scilicet cum magistratuum partes in iis nullae essent, caerimonias eas iure credideris spectavisse ad magistros, ut apud Arvales caerimoniae omnes perficiuntur per magistrum in annum eum decreto collegii constitutum. In saecularibus ludis autem secus est: videbimus ordinari eos ab Augusto, immolare et precari pro collegio Augustum et Agrippam, circensibus quadrigas mittere Potitum Messallam, quorum inter eius anni magistros unus Augustus est. Augustus et Agrippa quamquam dubium non est honorem eum obtinuisse propter principatum et ob eam causam utrique in senatusconsulto adscribi tribuniciam potestatem, non pro ea potestate sacra fecerunt, sed, ut ipse Augustus ait in commentario, *pro conlegio XVvirum.* Itaque decreto ad id opus erat, quod quamquam fieri potest ut fecerit collegium, pari iure et fortasse meliore referri poterit ad senatum.

Deficit praeter senatus consultum de ludis edendis in actis quae habemus ludorum edictio commemorata v. 39. 40: *loedi* ... [*qui a*] *collegio edicti sunt*, nam in iis quae praecedunt id non reperitur. Praeconis, quem ludos eos adnuntiantem nummi et Augusti et Domitiani videntur repraesentare [1]), si qua mentio in actis facta fuit, et ipsa periit.

Incipiunt acta quae supersunt ab epistula (v. 1—23) ab Augusto opinor data ad collegium XVvirum, qua ludorum futurorum dies et ordo de-

[1]) Hominem veste succincta, capite tecto galea pinnata, tenentem dextra caduceum alatum in nummo Augusti, in Domitiani baculum, sinistra clipeum rotundum exhibent nummi duo, Augusti cusus a M. Sanquinio (Babelon *monn. de la rép.* 2 p. 417) et Domitiani (Eckhel 6, 385; Cohen *méd. des emp.* I p. 476 n. 72), hic una cum cippo eo, de quo supra p. 226 diximus, et turibulo. Similes sunt nummi Augusti ipsius, Cohen *méd. des emp.* I p. 79 n. 112 et p. 89 n. 188. Quodnam officium ita repraesentetur, quaeritur. Carolus Robert a me consultus respondit eandem figuram redire in anaglyphis duobus, altero servato in codice Coburgensi (edidit Ernestus Schulze in programmate gymnasii reformatorum Petropolitani a. 1873: *alte Handzeichnung eines Reliefs mit Darstellung des Salierumzuges*, p. 15. 8, ubi citatur plenior imago data apud Casalium in libro de veteribus ritibus a. 1644 edito), altero Anagnino (edidit Benndorf ann. inst. arch. a. 1869 tab. add. E); in hoc tres minimum eiusmodi homines pingi ordine gradientes, in illo duos praecedentibus tubicinibus duobus et duobus modiorum portatoribus: agi igitur de collegio aliquo. Salios non significari, id quod multi statuerunt, praeter alia inde colligitur, quod salio cum saecularibus ludis nulla communio est. Magis crediderim repraesentari ita praecones ad res sacras adhibitos, scilicet ἱεροκήρυκας vel Latine lictores curiatios; nam eos XVviris quoque apparuisse probabile est et in collegii formam ii redacti fuerunt. Sed rem obscuram et meam provinciam egredientem alii spero fore ut elucident.

terminantur. Reliquiae ut nec de forma dubitare sinunt[1]) nec de argumento, ita praecesserit necesse est decretum id de quo diximus senatus, quod Augustum iubebat ordinationem sacrorum suscipere. Secundum id decretum Augustus hac epistula ad collegium scripta ludis formam et normam dedit. Eodem recte referetur, quod teste Zosimo sacrificia ordinavit iussu Augusti Ateius Capito iuris sacri peritissimus. — Dies epistulae deficit, sed quod sequitur edictum cum scribitur *eodem die* propositum esse, propositum autem est a. d. VIII k. Apr., scripta sit necesse est inter Febr. 17 et Mart. 24.

Sequitur edictum v. 24—28 *eodem die,* ut dixi, propositum, quo cum populus doceatur quomodo ludi celebrandi sint, ea autem quae sequuntur suam praescriptionem habeant neque ad edictum illud pertineant, doctrina illa magis ex epistula venit quam ex edicto statuendumque erit praecessisse diem non epistulae scriptae, sed sessionis collegii, in qua epistula ea recitata est, et decrevisse collegium, ut epistula cum subiecto collegii decreto publice proponeretur.

Decretum collegii v. 29—36 quod sequitur cum habeat annum praescriptum *isdem co(n)s(ulibus), isdem mag(istris) XVvir(um) s(acris) f(aciendis),* dies videtur casu aut positus fuisse loco non suo aut omissus; qui dies fuerit necesse est inter Febr. 18 et Mart. 24. Decernit collegium de distributione suffimentorum et acceptione frugum.

Decretum hoc excipit v. 37—45 alterum collegii factum die VIII k. Apr. = Mart. 25, quibus subscribuntur nomina eorum qui adfuerunt. Sed in sessione ea quid additum sit antea decretis, parum apparet propter reliquiarum exilitatem. Locus indicatur, ubi ea certe die collegium convenit, sed *pro aede* ... quod superest non habemus quomodo expleamus. Conferendum est quod ait Cicero Philipp. 3, 11, 77: *sedens pro aede Castoris dixit*[2]) et quod Arvales sacra indicunt et alibi et *in pronao aedis Concordiae.* Cogitari poterit de area ante aedem Apollinis Palatini, in qua Sibyllae carmina eo tempore custodiebantur et ubi Severi tempore convenisse XVviros acta altera testantur; sed sedem lege fixam collegium XVvirum aetate Augusti non magis videtur habuisse quam habuerunt Arvales. Agitur deinde de triduo ludorum, quod tamen in ipsa indictione nuntiari debuit nec tum demum stabilitum est. Edictum XVvirum quod sequitur v. 46—49 cum diem suum non habeat, probabile est die sessionis illius propositum esse. Itaque cum edictum pertineat ad ordinandam distributionem suffimentorum, ad eam etiam acta aliquo modo videntur pertinuisse. De ipsa re infra videbimus.

His subiuncta sunt senatus consulta duo maiore ex parte iam antea nota, pertinentia ad ludos instantes et propterea cum collegio ita communi-

---

[1]) l. 5 *vos* — 6. 8 *iubeatis* — 13 *memineritis.* Senatus consulti forma, qualis ea aetate observabatur, eiusmodi locutiones non admittit.

[2]) Parum recte ad hanc locutionem Festus p. 246 rettulit praepositionum *pro* et *in* usum promiscuum.

cata, ut in eius acta referrentur. Praescribitur priori: *a. d. X k. Iun. in saeptis [Iulis: scribendo adfuerunt . .] Aemilius Lepidus, L. Cestius, L. Petronius Rufus* ..., secundo: *eodemque die ibidem; sc(ribendo) id[em] adfuer(unt) et senatus consultum factum es[t]*. Facta igitur sunt X k. Iun. = Mai. 23 in saeptis Iuliis paullo ante aedificatis, quo iam discimus senatum quoque vocari potuisse.

Prius senatus consultum v. 50—57 pendet a lege anno ante lata de maritandis ordinibus. Eam hinc intellegimus tam viris quam mulieribus intra annos fere XXV (vel XX) et LX (vel L) constitutis (cf. Ulpian. reg. 16 cet.) nec maritatis praeter alias caelibatus poenas hanc quoque imposuisse, ne ludos publicos spectarent: a qua poena in saecularibus ludis utpote religionis causa institutis neque ulli viventium postea redituris caelibes hoc decreto solvuntur. Poena illa aliunde nobis non cognita et a recentioribus fere neglecta interpretatione non eget. Legibus solvere senatus fuisse notum. Ipsum decretum ita poterit non redintegrari, sed reliquiae ut intellegantur effici:

52 *Quod C. Silanu[s co(n)]s(ul) v(erba) f(ecit) ludos saecularis post complu-*
53 *r[es annos eo qui nunc est, facientibus (?) imp. Caesare] | August(o) et M.*
A[grip]pa tribunic(ia) potestate, futuros, quos [quod spectare quam pluri-
54 *mos convenit] | propter rel[igione]m atqu[e]*[1] *etiam quod tali spectaculo*
55 *[nemo iterum intererit, permittendum videri lu]|dorum eo[ru]m [diebu]s qui*
nondum sunt maritati, sin[e fraude sua ut adsint, q(uid) d(e) e(a) r(e)
56 *f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt), ut quoniam ludi iei] | re-*
ligio[nis] causa sun[t in]stituti neque ultra quam semel ulli mor[talium eos
57 *spectare licet, ludos], | quos [m]ag(istri) XVvir(um) s(acris) f(aciundis)*
[ed]ent, s(ine) f(raude) s(ua) spectare liceat ieis qui lege de marita[ndis
ordinibus tenentur].

Secundum alterum decretum v. 58—63, quod sic licebit explere:

59 *Quod C. Silanus co(n)s(ul) v(erba) f(ecit) pe[rti]nere ad conservandam me-*
60 *moriam tantae b[enevolentiae deorum*[2]*) commentarium ludorum] | saecula-*
rium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribi st[atuique ad futuram
61 *rei memoriam utramque] | eo loco, ubi ludi futu[ri s]int, q(uid) d(e) e(a)*
r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt), uti co(n)s(ules) a(l-
62 *ter) a(mbo)v(e) ad f[uturam rei memoriam columnam] | aheneam et alteram*
[m]armoream, in quibus commentari[um ludorum eorum inscriptum sit, eo
63 *loco statuant et id opus eidem] | locent praetoribusque, q(ui) [a(erario)]*
p(raesunt), inperent, uti redemptoribus ea[m summam qua locaverint sol-
vant.]

---

[1]) In lapide, quem amici Romani diligenter inspexerunt, et in ectypo quoque ab iis misso est RE'//////V (potius quam I) MATQVI (non E) · ET. Lapicida erraverit necesse est.

[2]) Supplementum debeo Dielsio.

acta collegii de ludis saecularibus publice incidi iubentur tam in aere quam in marmore et eo loco ubi ludi futuri essent collocari. Ea quoque res pertinet ad senatum propter sumptus ex aerario praestandos: quod ut perficiatur, solito more (v. *Staatsrecht* 3, 1132) consules iubentur opus faciendum locare et iis qui aerario praesunt imperare, ut quantae pecuniae locarint, tantam redemptoribus solvant. Aerarium eo tempore pro quaestoribus praetores administrabant (*Staatsrecht* 2^3, 558), itaque quod ad id vocabulum adscriptum est Q / P explendum est Q · A · P, scilicet *q(ui) a(erario) p(raesunt)*. Columnam marmoream ita inscriptam et expositam supra iam diximus ipsam esse, cuius reliquias edimus.

Senatus consultis duobus subiungitur edictum XVvirum v. 64—75 propositum a. d. VIII k. Iun. = Mai. 25 pridie quam inciperent caerimoniae (cf. v. 67). Collegii decretum cum nullum praecedat, videntur hoc edicto non tam nova praescribi quam stabilita a collegio accuratius determinari. De singulis infra agetur.

SVFFIMENTORVM DISTRIBVTIO.

Incipit sacri tractatio a suffimentis dandis, quo spectant ex nostris reliquiis haec potissimum:

ex epistula Augusti:

7 ... *Iun. bene atque diligen[ter]* ...
8 ... *os petere iubeatis ieisq[ue]* ...
9 ... *n in Capitolium ante aed[em Iovis]* ...
10 *[et in Aventino ante D]ianae bene frequentesque a[desse]* ....
11 .. *s deisque milicheis frugum* ...

ex decreto collegii:

30 *purgamenta dari et fruges accipi collegio* .... *[placere, ut in Capitolio ante aram Iovis optimi]*
31 *maximi et ante aedem Iovis tonantis et* . . . . *[in Palatio ante aedem]*
32 *Apollinis et in porticu eius, fruges autem i[bi ubi supra scriptum est accipiendas esse et ad aedem Dianae in Aventino et]*
33 *in porticu eius*

ex edicto:

47 *quo minore molestia* ....
48 *a. d. V k. Iun. suffim[enta]* ...

ex edicto altero:

65 *Commonefaciundos homin[e]s existumavimus, ut omnes libe[ri* . . . . *qui suffimenta]*

66 *peterent ne amplius quam [seme]l iei coniugesque* ....
67 *a. d. VII aut VI aut V k. Iun. a* ....
68 *suffitique ad ludos venire[nt]* .....

In actis Severianis tribunalia ad suffimenta danda per urbem constituta sortitione decemviris, quaternis fortasse singula, attribuuntur; ea sortitio fit a. d. VIII k. Iunias, divisio, ut sub Augusto, die sequenti. — In carmine de suffimentis dandis cavetur sic: *ἅπασι δὲ λύματα δοῦναι ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, μάλιστα δὲ θηλυτέρῃσιν.* Explicatius Zosimus: *κατὰ δὲ τὴν ὥραν τοῦ θέρους, πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων τοῦ τὴν θεωρίαν ἀχθῆναι, ἐν τῷ Καπιτωλίῳ καὶ ἐν τῷ νεῷ τῷ κατὰ τὸ Παλάτιον οἱ δεκαπέντε ἄνδρες ἐπὶ βήματος καθήμενοι τῷ δήμῳ διανέμουσι τὰ καθάρσια. ταῦτα δέ ἐστιν δᾷδες καὶ θεῖον καὶ ἄσφαλτον.* Ipsam distributionem repraesentant nummi duo aureus Augusti ipsius [1]) et aeneus Domitiani: sedet imperator XVvir ante aedem in tribunali et ex vase apposito civibus quiddam porrigit: adscriptum est in illo: *lud*(*os*) *s*(*aeculares*) et *Aug*(*ustus*) *suf*(*fimenta*) *p*(*opulo*), in hoc *imp. Caes. Domitianus* cet. *cos. XIIII lud*(*is*) *saec*(*ularibus*) *suf*(*fimenta*) *p*(*opulo*) *d*(*edit*). De tempore et loco distributionis eius convenit fere inter acta et relationem Zosimi. Initio ei fortasse destinata fuit una dies V k. Iun. = Mai. 28, deinde, ut *minore molestia* perageretur, per triduum videtur facta esse Mai. 26. 27. 28. Pluribus locis cum simul distributio fieret, in his actis indicantur in Capitolio duo, area ante aedem Iovis optimi maximi et altera ante aedem Iovis tonantis, quem notum est ante illius introitum collocatum fuisse tamquam pro ianitore, item in Palatio aedes Apollinis porticum habens insignem et spatiosam. Acta Severiana tribunalia plura recensent posita *ad Romam quadratam* unum, alia alibi. Qui petunt suffimenta, iubentur semel tantum sacerdotem adire una cum coniugibus liberisque; quocum conferri poterit, quod supplicatum quoque cives eunt cum coniugibus ac liberis [2]). Suffitio ipsa aperte domestica fuit, facta facibus accensis et combusto sulfure et bitumine; perfici debuit ante coeptos ludos ut ad eos homines venirent *suffiti* (v. 68).

FRVGVM ACCEPTIO.

Ad frugum acceptionem quae sequitur ex actis nostris praeter modo relata v. 7—11. 30—33 spectant haec:

---

1) Supra p. 225. Nummi rarissimi ectypum gypsaceum benigne mihi subministravit Babelon praefectus nummophylacii Parisini.

2) Liv. 22, 10, 8.

ex decreto collegii:

34 *Censuerunt autem, ut singuleis tr[ibunalibus XVviri]* ....
35 *fruges acciperent bini itemqu[e]* ....
36 *omnes convenirent, deinde ter* ....

ex edicto:

[*a. d.*]
49 *IIII aut a. d. III aut p[ridie k. Iun.]* ....

ex edicto altero:

69 *generatim conferrent tr[ibunalibus?]*
70 *Capitolium ad aedem Iovis [optimi maximi]*

acta:
77 *a. d. IV k. quibus edictum erat loci[s]*
acta:
82 *a. d. III k. Iun. eodem modo fruges [acceperunt]* ....
acta:
89 *prid. k. Iun. ut superiore biduo f[ruges acceperunt].*

Acta Severiana quae certo ad frugum acceptionem pertineant non habent nisi lacera haec (V, 14): *Inde XVvir. m..... tribunali ad[scenso f]ruges quae a po|pulo plebe m....* Ex actis nostris quae supra composita sunt si recte huc traximus, frugum acceptio ut purgamentorum divisio per triduum facta est Mai. 29. 30. 31. Loci iidem sunt qui supra accedente (vide v. 10) aede Dianae in Aventino, ut Zosimus quoque significat: *συνελθόντος δὲ τοῦ δήμου παντὸς ἔν τε τοῖς ῥηθεῖσι τόποις καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἀρτέμιδος, ὃ ἐν τῷ Ἀουεντίνῳ λόφῳ καθίδρυται.* Quinam fruges dent et qui accipiant, declarat potissimum nummus Domitiani[1]) inscriptus *imp. Caes. Domitianus* cet. *cos. XIIII lud(is) saec(ularibus) a populo frug(es) acc(epit)*: sedet ibi imperator in tribunali pateram manu tenens, infra se vasculum habens; stant ante eum togati duo, quorum unus ex patera quam tenet quiddam, grana fortasse, in imperatoris pateram versat, accepta rursus imperator in vasculum videtur immissurus esse. Litigant eruditi, utrum fruges a civibus imperator vel potius quindecimvir accipiat, an cives a quindecimviro, sed et imago priorem interpretationem solam admittit, et quod inscriptum est *a pop. frug. ac.* aperte respondens inscriptioni nummi gemelli *suf(fimenta) p(opulo) d(edit)*. Sibylla quae de ritu hoc habet (quorum rectum intellectum debeo Wilamowitzio) subiungit suffimentis distributis: *πάντες δ' ἐξ οἴκοιο φερέσθων ὅσσα κομίζειν ἐστὶ θέμις θνητοῖσιν ἀπαρχομένοις βιότοιο δαίμοσι μειλιχίοισιν ἱλάσματα καὶ μακάρεσσιν οὐρανίδαις· τὰ δὲ πάντα τεθησαυρισμένα κείσθω, ὄφρα τέλη θυ-*

[1]) Cohen *méd. des emp.* vol. 1 ed. 2 p. 477 n. 82. Inspexi ipse in museo nostro; alia exemplaria duo Londiniensia Barclay Head mihi misit gypso expressa.

μέλησι καὶ ἀνδράσιν ἑδριόωσιν ἔνθεν πορσύνης μεμνημένος. Scilicet *ἀπαρχαί* ipsae sunt fruges: eas Sibylla iubet conferri et adservari diligenter, ut inde debita solvantur thymelicis et adsidentibus, id est ludiis et spectatoribus. Zosimus quae de frugibus tradit, in plerisque concinunt. Nam antequam incipiunt sacra, locis supra indicatis *σῖτον καὶ κριθὴν ἕκαστος φέρει καὶ κύαμον,* recte omnino. Deinde postquam primi diei caerimonias enarravit, ita finit: *κομίζονται δὲ οἱ ταῦτα ποιοῦντες μισθὸν τὰς ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν σίτου καὶ κριθῆς καὶ κυάμων· αὗται γὰρ ὡς εἴρηταί μοι καὶ τῷ δήμῳ παντὶ διανέμονται.* Ita quod significat *ἀπαρχὰς* illas distributas esse iis qui caerimonias ludosque executi sint, item cum carmine convenit, sed extrema refragantur aut ab auctore male adiecta aut, quod magis crediderim hiantia corruptave culpa librariorum: exempli causa post *μοὶ* excidisse possunt verba *παρὰ τοῦ δήμου παντὸς συμφέρονται.*

DIES ET LOCVS SACRORVM.

Secundum computos a XVvirum collegio probatos ludos saeculares celebrari debuisse anno u. c. 738, celebratos esse anno praecedente cum testes omnes consentiant, eius anticipationis causa ex actis nostris cum exordio eorum excidit neque quicquam quod eo pertineat apud auctores reperitur. Probabile autem est Augustum iam tum de itinere Gallico cogitavisse anno sequenti suscipiendo, quod quamquam adceleravit nuntius de clade Lolliana, non propter eam susceptum esse vel inde colligitur, quod a vere anni sequentis ad aestatem a. 741 princeps in Gallia permansit[1]). Religio non obstabat; nam civile quoque saeculum tam centum annorum quam annorum centum et decem retinuit aliquatenus inconstantiam saeculi naturalis, quod est *spatium vitae humanae longissimum* (Censorinus 17, 2), et semper cum aliqua latitudine acceptum est et celebratum, aequiparatum magis tribus generationibus quam temporis spatio ad dies horamque dimenso. Id quod vel inde colligitur, quod ludorum dies testibus actis tam Augustis quam Severianis[2]) non status fuit, sed pro arbitrio singulis annis constitutus est[3]); quapropter etiam in anno eligendo tam Augustus quam Domitianus aliquid putaverunt sibi licere. — Quando de ludis saecularibus celebrandis agi coeptum sit, actis nostris non edocemur utpote exordio eorum intercepto. Acta Severiana, quorum exordium

---

[1]) Ad decennalia sua celebranda annum eum Augustum praetulisse coniecit Gasto Boissier (*revue des deux mondes* 1892 Mart. p. 80); sed neque indicia ulla eo ducunt neque per se id probabilitatem habet.

[2]) Ostendunt id locus ex senatus consulto (I, 28): *uti ludi saeculares qui so[li]ti sunt inter centum et decem an[nos] fieri, faciant sequenti annoiis diebu[s* ...., et alter ex epistula imperatorum ad XVviros (III, 5): *si de is diebus ac noctibus consulitis, quibus ludos saeculares ad* .....

[3]) Id probe agnovit Otto Hirschfeld (*Wiener Studien* 1881 p. 103), quamquam sine iusta causa, ut mihi videtur, a ludorum diebus saeculi initium distinguit, quod ei est solstitium aestivum.

aliquatenus superest, ostendunt XVviros de ludis iis edendis senatum adiisse anno praecedente (p. Chr. 203) inter Ian. 12 et Aug. 12; de ludis Augusti hoc tantum ex actorum tertiorum fragmento (supra p. 245) rescivimus anni eius, quo ludi celebrati sunt, die Febr. 17 senatum de pecunia in ludos eos impendenda consultum esse. — De ipsorum sacrorum ludorumque diebus non solum acta nostra confirmant quod ait Zosimus aestate saecularia celebrata esse (*κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θέρους*), id quod item requirunt fruges divisae, item, quod idem refert, *ἐν τρισὶν ἡμέραις .... καὶ ταῖς ἴσαις νυξίν*, sed etiam qui essent dies ii patefecerunt. Triduum illud est dierum k. Iun. et IIII et III non. Iun. = Iun. 1. 2. 3 [1]), primo die incipiente ab noctis, quae est inter Mai. 31 et Iun. 1, hora secunda:

ex epistula:

4 [*nocte quo*]*i dies inlucis*[*cet k. Iun.*]

ex edicto:

40 [*a nocte ea*]
41 *quoi dies inluciscet k. I*[*uniarum .... ad a. d. III*]
42 *nonas Iun.*

acta:

90 *nocte insequenti* (praecedit *prid. k. Iun.*) *in campo ad Tib*[*erim*].

De loco sacrorum nocturnorum acta haec habent:

90 vide supra.
108 *in the*[*a*]*tro ligneo, quod erat constitutum in campo s*[*ecu*]*ndum Tiberim*
115 *ad Tiberim*
134 *ad Tiberim*

v. 156. 157:

in theatro | *ligneo, quod est ad Tiberim.*

Sibylla autem quem locum designet verbis *ἐν πεδίῳ παρὰ Θύμβριδος ἄπλετον ὕδωρ, ὅππῃ στεινότατον*, ambigunt topographi [2]). Alii (Urlichs *Beschr. Roms* III, 3 p. 5; *röm. Topogr. in Leipzig* p. 96) *στεινότατον* iungentes cum *πεδίῳ* verterunt 'in campi parte angustissima', indeque Tarentum situm fuisse crediderunt aut sub Capitolio prope forum boarium, aut sub Pincio monte prope mausoleum Augusti (Becker topogr. p. 628), alii (ut Preller *Regionen* p. 241, cui praeivit Io. M. Gesner de annis ludisque saecularibus

[1]) Dies igitur ludorum saecularium nihil commune habent cum die tribuniciae potestatis Augusto permissae, contra quam coniecit Otto Hirschfeld l. c. p. 104. Severiani ludi quibus diebus facti sint, ex reliquiis actorum alterorum non perspicitur; hoc apparet aut iisdem diebus eos celebratos esse aut proximis.

[2]) Quae sequuntur, debeo Huelseno discipulo quondam, iam amico.

p. 34) *ὕδωρ στενότατον* de Tiberis parte angustissima interpretati sunt: recte hi, ut edocemur novis his inventis. Tiberim enim, quatenus quidem uno defluit alveo, angustissimum fuisse inter S. Iohannis Florentinorum et pontem Ianiculensem tam nostrae aetatis quam superiorum saeculorum formas inspicienti patet. Quid quod non longe ab eo loco, ubi fragmenta actorum in opus coniecta emerserunt, in platea scilicet S. Mariae in Vallicella, paucis abhinc annis repertae sunt reliquiae arae ingentis et optimi artificii (Gatti *Bull. comun.* 1887 p. 276. 277; Huelsen *Mittheilungen des röm. Instituts* 1889 p. 263), quam sacris his destinatam fuisse facile suspicias. Sed ea de re mox uberiora edocebimur a viro Romanae topographiae supra ceteros perito Rodulfo Lanciano.

Lustrationem Tarenti post suffimenta data et fruges acceptas, ante ipsa sacra enarratam in actis Severianis Augusta non videntur habuisse.

Sacra diurna tam prima Iovi quam secunda Iunoni oblata fiunt in Capitolio (v. 18. 79. 81. 103. 119), scilicet ad aedem Iovis optimi maximi Iunoni quoque dedicatam. Prope eam ad aedem Opis in Capitolio [1]) congregantur *separatim a ceteris* matronae puerique in sacris faciendis occupati. Quod ad sacra utriusque diei in fine adscriptum est v. 107. 132 *ad atallam fuerunt* sequentibus nominibus virorum praesentium, ei in sacris diei tertii Palatinis v. 150 respondet subnotatio haec: *XVvir(i) adfuerunt*, neque dubium est locum significari adstantium ad sacra illa Capitolina sacerdotum. Ipsum vocabulum quid significaret cum frustra quaesivissem, admonuerunt per litteras et Buecheler et Zangemeister vocabuli in re sacra apud Romanos antiquitus usurpati quod est *atana* [2]), a quo *atalla* derivatum sit ut *corolla* a corona, *femella* a femina. Significatur eo vasculum quoddam in re sacra usurpatum poteritque non sine probabilitate conici ab eo locum quendam in Iovis aede nomen traxisse. — Tertio die cum sacra fiant in Palatio (v. 139) ad aedem Apollinis, ea quoque in Capitolium aliquatenus perveniunt (v. 148), qua dere infra dicetur.

Adfuisse sacerdotes reliquos sacrificantibus collegis adscribitur ad sacra terna diurna. In sacris ternis nocturnis adnotatio praesentium sacerdotum aliorum similis nulla reperitur, quamquam Augusto in his quoque adfuisse collegas et per se probabile est et testatur Zosimus (*μετὰ τῶν δεκαπέντε ἀνδρῶν*).

---

[1]) Conferatur de ea Iordan *Topogr.* 1, 2, 43. Arvales d. 9 Dec. 80 *in Capitolio in aedem Opis convenerunt.*

[2]) Nigidius apud Nonium p. 40: *ex re in saliaribus 'attanus* (*adtanus* libri) *tintinnat', id est sonat.* Festus ep. p. 18: *athanulum* (*athanuuium* libri) *est poculi fictilis genus, quo in sacrificiis utebantur sacerdotes Romani.* Glossae Philoxenianae p. 22 Goetz: *atena* εἶδος ποτηρίου ὀστράκου, ᾧ οἱ πρυτάνεις ἐν ταῖς θυσίαις χρῶνται et mox: *athanulus* (*atnanulus* liber) ἅγιον ἱερέως σκεῦος, κειμήλιον. Descendere videtur a Graeco cuius meminit Hesychius: ἄττανα τὰ τήγανα (= sartago) καὶ πλακοῦς ὁ ἐπ' αὐτῶν σκευαζόμενος. Glossae illae nisi fallunt, et *atana* et *atanus* et *atanum* olim in usu fuerunt itemque deminutiva tam *atall-* quam *atanul-*, ut pariter reperitur et *catillus* et *catinulus*.

MATRONAE PVERI PVELLAE AENATORES AD SACRA ADHIBITI.

Ad sacra peragenda leguntur matronae tot quot saeculum habet annos. De iis haec habemus in actis:

ex epistula imperatoris:

15 *[ut conveniant ad e]a sacrificia, denuntiatum [erit]*
16 *[k. Iun. et a. d. IIII] non. Iun. et a. d. III non. Iun. noct[u]*
17 *maiores ann. XXV natae, qui[bus]*
18 *[conveni]re in Capitolium, ubi et res divina fis*
19 *]adsint*

ex edicto XVvirum:

71 *Mulieres quoque quae sellist[ernia habebunt]*
72 *sternere oportere ab ea pr*
73 *Quae feminae et qui pueri sibi*
74 *rent, eos separatim a cetera [turba ad aedem]*
75 *Opis in Capitolio positum erit*

ex edicto altero eorundem:

78 *Matronas, quibus denuntiatum e[rit*
79 *in Capitolium convenire*
80 *B(onum) f(actum)* [1]. *Matres familiae, quibus con [ut in]*
81 *Capitolio ab h(ora) I sint, ut so[llemnia*

ex actis noctis primae v. 101. 102:

centumque et X [m]atronae, quibus denuntiatum erat, XVvirorum verbis sellisternia habuerunt | Iunoni et Dianae dua[bus] sellis positis.

ex actis noctis secundae v. 109:

eodemque modo sellist[e]rnia matres familiae habuerunt.

ex actis diei secundi v. 123. 124:

deinde CX matribus famil[ia]s nuptis, quibus denun[tiatum fuit ut convenirent, imp. Caesar Augustus?] | praeit in haec verba (sequitur precatio).

ex actis noctis tertiae v. 138:

Matronae sellisternia h[abuerunt, ut pridie] ..... runt.

Sibylla de sellisterniis nocturnis tacuit neque quicquam habet de matribus familias his praeter Iunonia sacra diei secundi, de quibus infra ubi

[1]) Idem exordium est in edicto praetoris urbani quod edidit Lanciani *Bull. della comm. arch. comunale* 1882 p. 159, 1884 p. 58 (inde Bruns fontes ed. 5 p. 171), explicantque notas Suetonius Caes. 80, Vitell. 14 et Tertullianus de pudic. 1, item Probus de notis 4, 11 et Isidorus etym. 1, 23. Eaedem notae in titulis provinciarum Graecarum (vide C. I. L. III p. 1185) et in urbanis graecissantibus (C. I. L. VI, 406) interpretandae sunt ad normam formulae Graecae ἀγαθῇ τύχῃ, *bona fortuna.*

de precationibus agitur exponemus. De sellisterniis habendis[1]) omnia nota: etiam in saecularibus ludis antiquioribus ea obtinuisse testis est secundum libros incorruptos Valerius Maximus (supra p. 237 not. 3). Sufficiet apposuisse de iis locos duos, alterum Valerii eiusdem 2, 1, 2: *Iovis epulo ipse in lectum, Iuno et Minerva in sellas ad cenam invitabantur,* alterum Taciti ann. 15, 44 de incendii urbis Romae expiatione imperante Nerone: *mox petita diis piacula aditique Sibyllini libri, ex quibus supplicatum Vulcano et Cereri Proserpinaeque ac propitiata Iuno per matronas primum in Capitolio, deinde ad proximum mare .... et sellisternia ac pervigilia celebravere feminae quibus mariti erant.* Iuno et Diana, quibus a matronis sellae ponuntur, sine dubio sunt Lucinae duae.

De pueris puellisque septenis vicenis in actis praeter locum modo adlatum v. 73—75 reperiuntur haec (nam *pueri* quorum mentio fit v. 164 vix sunt iidem):

ex epistula imperatoris:

3 ... *[bi]ni chori qu ...*

20 ... *pueros virginesque patrimos matrim[osque]*
21 *[ad carmen can]endum chorosque habendos frequentes u[t adsint*
22 *ite]mque ad ea sacrificia atque ad eos ludos paran[dos]*
23 *[diligen]ter meminerint.*

ex actis diei tertii v. 147—149:

> *sacrificioque perfecto pueri [X]XVII, quibus denuntiatum erat, patrimi et matrimi et puellae totidem | carmen cecinerunt, eo[de]mque modo in Capitolio. | Carmen composuit Q. Hor[at]ius Flaccus.*

Sibylla postquam dixit de sacro Apollini faciendo pergit: *καὶ ἀειδόμενοί τε Λατῖνοι παιᾶνες κούροισι κόρῃσί τε νηὸν ἔχοιεν ἀθανάτων· χωρὶς δὲ κόραι χόρον αὖται ἔχοιεν καὶ χωρὶς παίδων ἄρσην στάχυς. ἀλλὰ γονήων πάντες ζωόντων οἷς ἀμφιθαλὴς ἔτι φύτλη.* Item Zosimus: *ἡμέρᾳ δὲ τρίτῃ ἐν τῷ κατὰ τὸ Παλάτιον Ἀπόλλωνος ἱερῷ τρὶς ἐννέα παῖδες ἐπιφανεῖς μετὰ παρθένων τοσούτων, οἱ πάντες ἀμφιθαλεῖς, ὅπερ ἐστὶν ἀμφοτέρους τοὺς γονεῖς ἔχοντες περιόντας, ὕμνους ᾄδουσι τῇ τε Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων φωνῇ καὶ παιᾶνας, δι' ὧν αἱ ὑπὸ Ῥωμαίους σώζονται πόλεις.* Carmina cantata esse lingua utraque Zosimus posuit errore, quem iam redarguit actorum silentium. Hoc novum addiscimus carmen *quod composuit Q. Horatius Flaccus* non solum in Palatio cantatum esse, sed item in Capitolio. Id quominus accipiamus de eodem carmine non brevi bis repetito, argumentum obstat: nam ineptum foret Iovem Iunonemque ita celebrari, ut neque in principio carminis neque in fine ipsi comparerent. At cum ab Apollinis Dianaeque laudibus carmen et incipiat et in

[1]) Vocabulum de lectisternio et sellisternio sollemne est. Livius 22, 10, 9: *lectisternium per triduum habitum decemviris sacrorum curantibus.*

eas desinat, media habet quae non conveniunt nisi diis Capitolinis. Eos enim, quos *bobus veneratur albis* Augustus, esse Capitolinos etsi poeta non dixit, ideo quod eorum propriae sunt victimae illae[1]) ab iis nominandis abstinuit, sublataque est de ea re dubitatio omnis actis patefactis. Itaque et actorum de loco testatio et ipsa poetae sollertia aut admittunt aut adeo requirunt, ut carmen statuamus cantatum esse a choris sollemni pompa ex Palatio ad Capitolium pergentibus et inde redeuntibus ad aedem Apollinis Palatinam. Carmen qui legit, deos, qui pro Romula gente invocantur in medio eo, quominus habeat pro Apolline et Diana, qui proxime praecedunt, obstabat certe apud lectorem peritum proprietas victimarum; praeterea qui audiverunt cantatum, quinam essent illi nullo modo dubitare poterant, modo statuas hos versus cantatos esse in conspectu aedis Iovis et Iunonis in Capitolio.

Aenatores in funere canere [*solitos*] ad caerimonias sacras adhibitos esse acta ostendunt v. 88. Significantur cornicines, scilicet collegium appellatum in titulis urbanis modo *liticinum cornicinum,* modo *aeneatorum*[2]), diversi omnino a tibicinibus et fidicinibus, quamquam horum quoque in hisce sacris partes aliquae fuerunt, cum nummus Domitiani proponat imperatorem sacrificantem adstantibus tibicine et citharoedo. Plerumque illi dicti *aeneatores* sic ut in actis *aenatores* etiam alibi appellantur[3]).

NVMINA INVOCATA.

Sacra saecularia Augusti, ut reliqua fere ad Sibyllae iussa instituta et propagata, Graeco ritu fieri diserte enuntiatur v. 91 in ipso sacrorum enarrationis exordio, ubi quod est *Achivo ritu*[4]) convenit cum verbis oraculi

---

[1]) In actis Arvalium bos albus nulli numini immolatur nisi Iovi et ad exemplum Iovis cultis divis imperatoribus. Sane alibi exempla non desunt boum numinibus aliis immolatorum.

[2]) Egi de eo collegio ad Servianum exercitum pertinente *Staatsrecht* 3, 288, ubi collecta invenies quae de eo traduntur. Henzeni opinatio *aeneatorum collegium* (C. VI, 10221) derivandum esse non ab aeneatoribus, sed ab aeneatis et significari homines frumenti publici accipiendi causa in aere incisos quamquam nuper resuscitata ab Hirschfeldio nostro (act. min. acad. Berol. 1891 p. 853) probataque etiam Huelseno (*Bullett. municip. Rom.* 1891 p. 351) et linguae contraria est et rerum notitiae. Nam homo in aere incisus non magis aeneatus dici potest quam qui in lapide marmoreve incisus est lapidatus vel marmoratus. Deinde cum in titulo C. VI, 10220 habeamus puerum qui reliquerit *tri*[*bu*]*m ingenuam frumentum* [*publ*]*icum et aeneatorum* [*collegium*?], aperte hoc distinguitur a frumento publico (cf. VI, 2584: *frumento publico, collegio tibicinum*), quocum id idem esse contendit Henzenus, efficiemusque inde liticines cornicines publicis emolumentis similiter usos esse atque plebeios ad frumentum publicum admissos, nequaquam hos dictos fuisse aeneatos.

[3]) Apud Ammianum 16, 12, 36 et secundum libros scriptos (teste Huelseno) apud Festum ep. p. 20 et apud Senecam apocol. 12, ubi codex *senatorum*, et epistul. 84, 10, ubi libri *venatoribus*. Editores formam traditam oblitteraverunt.

[4]) Acta quoque Severiana habent fr. VI *B* 6 haec verba mutila: [*I*]*unoni reginae vaccam alb*(*am*) *Graeco Achivo rit*[*u*].

Sibyllini de androgyno v. 16 Ἀχαιοῖσι τάδ' ἔρδειν, egregie nuper defensis a Dielsio *sibyll. Blätter* p. 55. Potest adeo fieri, ut ad sacra haec non cives tantummodo urbani admissi sint, sed item Graeci et peregrini omnes in urbe degentes: invitantur enim in edicto (act. v. 65) *omnes liberi*, id quod redit apud Zosimum: δοῦλοι δὲ τούτων οὐ μετέχουσι, ἀλλὰ ἐλεύθεροι μόνοι. Id si ita se habuit, certe non pervenit ad saecularia liberae rei publicae sine dubio inter cives solos peracta, induciturque ita sociis ad sacrorum summorum participationem admissis vere novus saeculorum ordo dominationem provinciarum per gradus mutans in civitatis communionem.

Quibus numinibus Augustus saecularia fecerit, iam videamus. Non editos esse sicut anteriores ludos liberae rei publicae Diti et Proserpinae ut supra vidimus, ita carmen ibi, ubi numina omnia complectitur, sollemnia haec celebrari ait δαίμοσι μειλιχίοισιν καὶ μακάρεσσιν οὐρανίδαις, id quod vel vocabulo Graeco retento redit in epistula Augusti v. 11 ... *deisque milicheis frugum* ...... Hoc vocabulo proprie significari deos inferos et aliunde commendatur[1]) et aperte hic dii milichei opponuntur caelestibus, videbimusque infra sacra terna nocturna et propter numina et propter hostias pertinere ad solos deos inferos. Sed ut hoc admittimus, ita condicio et proprietas sacrorum tota mutatur eo, quod triduanum sacrificium accedit οὐρανίδαις oblatum iubetque carmen ipsum Iovi sacrum fieri ἤματι μηδ' ἐπὶ νυκτί· θεοῖσι γὰρ οὐρανίδῃσιν ἡμέριος πέλεται θυέων τρόπος. Singula numina quae invocantur ita enumerabimus, ut priore loco ponantur quae coluntur sacris nocturnis, sequantur sacra diurna.

1. *Moeris* sacra est prima nox: nam Graeco vocabulo appellantur non solum in carmine: ἔνθα σὺ ῥέζειν ἱερὰ παντογόνοις Μοίραις et apud Zosimum, sed item in ipsis actis nostris, cum *Parcae* sint poetae Latino. Numero fuisse tres et aliunde constat et inde colligitur, quod auctore Zosimo tres iis arae constituuntur: hoc tamen notandum neque in actorum precatione neque apud Horatium eas invocari nisi coniunctas. Apud Zosimum quod Moerae non solum adsunt suo loco in recensu numinum (supra p. 237 not. 7), sed praemittuntur haec: ταῖς Μοίραις ἄγουσι παννυχίδας μετὰ σεμνότητος ἐν νυξὶν omnino hiantia et corrupta, inde vix licebit colligere sacra haec Moerarum inter saecularia primarium locum tenuisse, quamquam verum est victimis iis immolatis vinci aliquatenus quae offeruntur Ilithyiis et Terrae matri.

2. *Ilithyiae* adorantur nocte secunda: ἐπὶ ταῖς, carmen pergit, Εἰλειθυίας ἀρέσασθαι παιδοτόκους eodemque nomine appellantur in actis, cum Horatius Graeco Ilithyiae vocabulo addat Latina duo Lucinae traditum et a se ut videtur formatum Genitalis. Hoc nunc demum intellegitur patefactis actis Ilithyiam horum sacrorum quamquam ab Horatio post Apollinem nominatur, nequaquam intellegendam esse Dianam Lucinam, id est Ἄρτεμιν λοχείαν, sed hic ut per totum carmen numina invocari a poeta ordine sacrorum insuper habito. — Ilithyias invocari numero tres probabile est propterea quod novenario numero his pariter atque Moeris sacra fiunt et alibi quo-

[1]) De Iove μειλιχίῳ chthonio numine exposuit Robert-Preller *griech. Myth.* p. 130.

que componuntur cum Moeris praesidentque geniturae utraeque[1]): sed invocantur cum in precatione actis inserta tum apud Horatium numero singulari.

3. *Terrae matri* tertia nox sacra est, in actis sic appellatae, Γαῖα in carmine, *Ceres* apud Horatium, Δημήτηρ apud Zosimum.

Sacra haec nocturna omnia fieri vidimus in campo Martio in ipso saecularium antiquiorum vetusto sacrario. Contra sacra diurna non ibi offeruntur, sed ad aedes deorum caelestium primarias.

4. *Iovi optimo maximo* primo die sacrum fit in Capitolio. In carmine item ex sacris diurnis primum est quod fit Διὸς παρὰ βωμόν. Apud Zosimum quae huc pertinent: τῇ δὲ μετὰ ταύτην (post primam noctem) ἡμέρᾳ εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀναβάντες κἀνταῦθα τὰς νενομισμένας θυσίας προσαγαγόντες ἐντεῦθέν τε ἐπὶ τὸ κατεσκευασμένον θέατρον ἐλθόντες τὰς θεωρίας ἐπιτελοῦσιν Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτέμιδι corrupta sunt male insertis tribus vocabulis postremis culpa librariorum potius quam auctoris.

5. *Iunoni reginae*, nimirum Capitolinae Iovi συννάῳ[2]) sacer est dies secundus: ut in carmine Ἥρης νηὸς post Iovis aedem iubetur honorari.

6. *Apollini et Dianae* sacrum fit die tertio. Illius meminit carmen post Iunonem sic: καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων ὅστε καὶ ἥλιος κικλήσκεται. Sibylla si cecinit, ut certo fecit, ante Augustum, sacra haec numini sibi proprio fieri voluit ad theatrum Marcelli, eoque potest referri, quod Dianae non meminit, eam enim ibidem cum fratre cultam esse non habemus traditum. At Capito sacra ea fieri iussit in aede ante decennium fere dedicata ab Augusto Apollini Palatino. Diana quae secundum acta Horatiumque invocatur simul, videtur adiecta esse a Capitone. Latonae, quae una cum filio colebatur certe in aede ad theatrum Marcelli[3]), solus Zosimus meminit. In aede Palatina cum Apollo coleretur medius inter sororem matremque[4]), ad eandem aedem sacra Dianae facta referamus necesse est, coniunguntur que omnino sacra Apollinaria et Diania cum in actis tum apud poetam ita, ut ad Aventinensem aedem haec nequeant facta esse. Nihilominus inde quod ad eam quoque aedem fruges accipiuntur (v. 10) et quod apud poetam invocatur Diana *quae tenet Aventinum Algidumque,* ei numini colligemus parem atque

[1]) Plato sympos. c. 25 p. 206 *d*: Μοῖρα καὶ Εἰλείθυια ἡ καλλονή ἐστι τῇ γενέσει. Pindarus Nem. 7, 1: Ἐλείθυια πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυφρόνων. Olymp. 6, 41: τᾷ μὲν ὁ χρυσοκόμας πραΰμητίν τ' Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας. Conferendus de Moeris et Ilithyiis Wilamowitz in commentario de Isyllo *philol. Untersuch.* 9 p. 15. 186.

[2]) Arvales aliquoties conveniunt *in Capitolio ante cellam Iunonis reginae* (cf. Henzen act. p. 82. 106).

[3]) Cf. fasti Urbinates C. I. L. I p. 330: *Apollini Laton(ae) ad theatr(um) Marc(elli)* et ara urbana C. I. L. VI, 32 dedicata *[Apolli]ni Dianae Latonae.*

[4]) Propertius 2, 31 fine: *deinde inter matrem deus ipse interque sororem Pythius in longa carmina veste sonat.* Dianam hanc quod Eckhelius 6, 93 et Preller *Röm. Myth.* I³ p. 309 scribunt appellari victricem, nititur titulo Orell. 2626 = C. IX, 256* ficticio.

fratri honorem XVviros eatenus tribuisse, quatenus fieri potuit propter locorum intervallum.

Haec saeculi Augusti numina qui comparabit cum antiquioris saeculi liberae rei publicae numinibus, id ipsum deprehendet quo res publica ab Augusto restituta ab instituta regibus exactis ita recedit, ut nihilominus quodammodo eadem sit. Manserunt saeculares feriae numinum inferorum, sed exempto taetro inferorum domino eiusque coniuge deae, quas venerantur novi saeculi mulieres, omnes reverendae magis sunt quam horrendae. Adiunguntur autem ad inferorum ordinem superi dii almi Iupiter et Iuno summi rerum Romanarum patroni, deinde principis civitatis et rei publicae custodis et tutoris deus domesticus Apollo Palatinus. Laetum restitutae rei publicae statum et ex bellis infelicissimis splendide resurgentem haec quae recuperavimus acta non minus clara luce illustrant quam spirat carmen quod *composuit Q. Horatius Flaccus.*

SACRA ET PRECATIONES.

Sacra et precationes diis deabusque oblata per ludorum saecularium trinoctium triduumque iam composita recensebuntur. Sacra fecit precesque recitavit per tres noctes Augustus, per tres dies et Augustus et Agrippa, et eo proprie continetur quod ait senatus actorum v. 53. 54 ludos futuros esse [*facientibus? imp. Caesare*] *August(o) et M. A*[*grip*]*pa tribunic(ia) potestate*, similiterque in monumento Ancyrano Augustus *ludos saeculares fecisse se conlega M. Agrippa.* Ex auctoribus Zosimus scribit Augustum Moeris victimas immolavisse significatque Horatius boves Iovi Iunonique oblatas esse ab eodem, de Agrippa tacens: carmen Sibyllae quod non habet quae huc trahas, favet opinioni supra defensae scriptum esse libera etiamtum re publica. Ceterum in sacris his locus primarius Augusto attributus, summus item, sed tamen secundarius Agrippae, principatus condicionem quae tum fuit viva imagine repraesentant. Severiana quoque sacra, quantum ex reliquiis apparet, fecit potissimum ipse Severus, sed ut partes quoque in iis essent filio Antonino adeoque coniugi Iuliae, privato autem nulli.

Precationum formulae cum omnes sibi responderent, scriba XVvirum satis habuit plenam ponere primam, quae admodum mutila ad nos pervenit; in sequentibus sola exordia perscripta sunt adiecta clausula *cetera uti supra* (v. 106. 137. 142), nisi quod in invocatione Apollinis praeter prima verba etiam postrema enuntiantur.

EXORDIA.

nocte prima Moeris v. 90. 91:

nocte insequenti in campo ad Tib[*erim Moeris imp. Caesar Augustus inmolavit hostias*] | *prodigivas Achivo ritu eo . . . . . .*

[*Hostias*] *prodigivas* explicat Festus p. 250: *prodiguae hostiae vocantur, ut ait Veranius, quae consumuntur: unde homines quoque luxuriosi prodigi.* Ad vocabulorum formas *prodigus prodigivus* comparari poterunt *festus festivus, status stativus, tempestus tempestivus, votus votivus*, item ad formas *prodigivus* et *prodiguus* similia *nocivus nocuus, vacivus vacuus.* Intellegi victimas novem agnas et totidem capras colligitur ex iis quae sequuntur in actis: in carmine iubetur civitas immolare ἄρνας τε καὶ αἶγας κυανέας, furvas scilicet, numero non enuntiato, quem XVviri videntur determinavisse. Quod scribit Zosimus: ὁ αὐτοκράτωρ ... τριῶν παρασκευασθέντων βωμῶν τρεῖς ἄρνας θύει ... καὶ τοὺς βωμοὺς καθαιμάξας ὁλοκαυτεῖ τὰ θύματα, imperfectum est culpa epitomatoris [1]). Sacrificium agnae et caprae factum a Domitiano repraesentatum habemus in nummo eius [2]).

Achivo ritu: v. p. 257.

die primo Iovi v. 103. 104:

k. Iun. in Capitolio bovem m[a]rem Iovi optimo maximo proprium inmolavit imp. Caesar Augustus, ibidem | alterum M. Agrippa: p[re]cati autem sunt ita.

Sibylla iubente ad aram Iovis immolantur πάνλευκοι ταῦροι numero non magis definito. Quod apud poetam in carmine biduo postea cantato v. 43 Augustus dicitur deos venerari *bobus albis*, iam vidimus (supra p. 256) pertinere ad Iovem Iunonemque, quorum propria invocatio apud Horatium nulla fit. Hoc quoque bovis sacrificium repraesentat nummus Domitiani [3]). — *Propria* cum victima dicitur et hic et v. 136, vocabulum similiter usurpatum in re sacra reperitur apud Vergilium egl. 7, 31 post dedicationem factam: *si proprium hoc fuerit* et Aen. 6, 872: *nimium vobis Romana propago visa potens, superi, propria haec si dona fuissent.* Comparari possunt item precatio apud Gellium 13, 23 [22], 9 relata: *uti liceat nuptiis propriis et prosperis uti* quaeque Nonius composuit p. 361 Merc. Mihi visa est victima propria dici numini ei, cui immolatur ideo, quod dono ei datur. Sed Fridericus Schoell comparato loco Plauti capt. 860 seq. (secundum libros scriptos): *iube vasa tibi puer adparari ad rem divinam cito atque agnum adferri proprium pinguem*, item locutionibus quales suni *victoria propria* (auctor belli Afric. 32. 82), *proprium gaudium* (l. c. 61), existimat vocabulo significari quali-

---

1) Dielsius existimat τρεῖς male versum esse ex latino *ternas.*

2) Eckhel 6, 386. Cohen ed. 2 vol. 1 p. 478 n. 87.

3) Eckhel 6, 386. Cohen 1 p. 478 n. 89.

tatem victimae perfectam et numini cui offertus omnimodo accommodatam, id quod fortasse praeferendum erit.

nocte secunda Ilithyiis v. 115, 116:

noctu autem ad Tiberim s[a]crificium fecit deis [I]lithyis libeis VIIII popan[is] VIIII pthoibus VIIII imp. Caesar | Augustus: precatus est [h]oc modo.

Ilithyiis secundum carmen sacrum fit *θυέσσιν ὅπῃ θέμις*. Sacra ita cum non requirant victimas, sed tantummodo *τὰ θύη*, satis habuerunt XVviri placentas diversi generis addito omnino thure et vino iis offerri. *Libum* Latinorum notum est et quomodo ex caseo et farina fiat Cato docuit (de re rust. 75). *Πόπανον* proprie Graecum panificii genus est placentae opinor Catonianae simile in sacris potissimum usitatum, ut ostendunt lexica; conferri poterit Ianus Ποπάνων dictus *διὰ τὸ ἐν ταῖς καλάνδαις ἀναφέρεσθαι πόπανα* (Lydus de mens. 4, 2). Graecus item *φθόις*[1]) sacrarum placentarum species alia est, ut eadem lexica docent, quem si quis sibi confici cupiat, paratum habet culinaedoctorem Athenaeum[2]). — Reliqua sacra omnia cum repraesentata habeamus in nummis Domitiani, hoc ibi ne desit, probabiliter Dresselius existimat cerni in nummo eo, qui sacrificium sistit ante aedem quattuor columnam sine victima adpicto fluvio Tiberi[3]).

die secundo Iunoni v. 119. 120:

IV nonas Iun. in Capitoli[o i]nmolavit Iunoni reginae bovem femin[am imp. Caesar Augustus, ibidem alteram] | M. Agrippa et precatus es[t][4]) *hoc modo*

Iunoni carmen iubet offerri *δαμάλης βοὸς δέμας ἀγλαόν*. *Boves albos* Horatii huc quoque trahendos esse supra monui. — Ad hoc sacrum pertinet, ut monuit Dressel, nummus Domitiani exhibens ante imperatorem stantem mulieres tres genibus nixas[5]).

nocte tertia Terrae matri v. 134. 135:

noctu ad Tiberim [suem plenam Terrae matri inmolavit imp.] | Caesar Augustus precat[usque est hoc modo].

---

1) Opportune admonuit Otto Hirschfeld: dixit de eo Lobeck in Aglaophamo 2 p. 1074.

2) Athenaeus 14 p. 647 *d*: *ὁ δὲ φθόις οὕτω γίνεται· τυρὸν ἐκπιέσας τρῖβε καὶ ἐμβαλὼν ἐς κόσκινον χάλκινον διήθει, εἶτ᾽ ἐπίβαλε μέλι καὶ σελίγνεως ἡμίναν καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν.*

3) Eckhel 1 p. 386; Cohen 1 p. 479 n. 91. Similis est nummus alius (Eckhel l. c.; Cohen n. 85), nisi quod aedes est columnarum sex et abest Tiberis.

4) Errore scriptum pro *precati sunt*: Augustus ut inseratur, spatium requirit.

5) Eckhel 6, 386. Cohen 1 p. 479 n. 80.

Victima esse debet secundum carmen πληθομένη χοίροις ὗς μέλαινα, quae cum libri habeant χοίρος ὕστ' vel χώροις ὄϊς, Mendelssohni est emendatio egregia, Dielsio quoque probata et iam confirmata actorum v. 136. Scilicet plena sue Telluri sacrificatur [1]). Ne huius quidem sacrificii pictura desideratur inter nummos Domitiani [2]).

die tertio Apollini et Dianae v. 139. 140:

a. d. III non. Iun. in Palatio [Apollini et Dianae] sacrificium fecerunt imp. Caesar Augustus M. A[grippa libeis VIIII] | popanis VIIII pthoibus VI[II precaltique sunt ita.

Carmen de Apolline hoc tantum habet: ἶσα δεδέχθω θύματ' Ἐλειθύησιν [3]), quod XVviri similiter interpretati sunt atque τὰ θύη Ilithyiarum. — In nummo Domitiani ante imperatorem stantem cernuntur pueri duo et inter eos puella canentes [4]).

PRECATIONES.

nocte I 92 *Moerae!*
die I 105 *Iuppiter optime maxime!*
nocte II 117 *Ilithyia!*
die II 121 *Iuno regina!*
nocte III 136 *Terra mater!*
die III 141 *Apollo!*
146 *eisdem verbis Dianam.*

---

92 *uti vobis in illeis libr[eis scriptum est]*
105 *ut[i ti]bi in illeis libreis scriptum est*
117 *uti tibei in ille[is] libreis scriptum est*
121 *uti tibi in illi[s l]ibris scriptum est*
136 *uti tibi in ill[is libris scriptum est]*
141 *uti tibi in illis libri[s sc]riptum est*

---

1) Festus p. 238 et Arnobius 7, 22: *Telluri matri scrofa inciens immolatur et feta* et alii.

2) Eckhel 6, 385. Cohen 1 p. 479 n. 84.

3) Quod traditur apud Phlegontem ἶσα δεδέχθω θύματα Λητοΐδης (καὶ a libro scripto abest) Wilamowitzius sic emendavit, ut supra dedi; nam Λητοΐδης supervacaneum est, ἶσα nudum ferri non potest, cum praecedat vacca Iunoni oblata et longius distent θύη oblata Ilithyiis.

4) Eckhel 6, 386. Cohen 1 p. 477 n. 79. Tres pueri qui dicuntur Eckhelio, puellae Coheno, vere sic determinandos esse, ut supra factum est, monuit Dressel, quem vide infra de nummis his aliisque disserentem.

Illi libri sunt Sibyllini, respondetque exordium hoc Horatiano de carmine quod *Sibyllini monuere versus* eo tempore dicere. Coepit fortasse recitatio a formula aliqua Sibyllae libros significante; certe carmen patris patrati apud Livium 1, 24: *ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt* et quae sequuntur, item alterum simile 1, 32, pronomen ita ponunt, ut praecesserit vocabulum quo referatur.

---

92 .....
105. 106 *quarumque rerum e[rg]o quodque melius siet populo R. | Quiritibus*
117 *quarumque rerum e[rgo quodque melius si]et p. R. Quiritibus*
121 *quarumque rerum .....*
136 ....
141 *quarumque rerum ergo quodque melius siet p. R. Quir[itibus]*

---

92. 93 *[vobis VIIII] | agnis feminis et IX capris femi[nis sacrum fiat]*
106 *tibi hoc bov[e] mare pulchro sacrum fiat*
118 *tibi VIIII popanis et VI[III] libeis et VIIII pthoibus sacrum fiat*
122 *tibi bove femina pulchra s[a]crum fiat*
137 *uti tibi sue plena propri[a sacrum fiat*
142 *uti tibi VIIII popanis et V[IIII] libis et VIIII pthoibus sacrum fiat*

---

93 .....
106 *te quaeso precorque*
118 *te quae[so precorque]*
122 *te quaeso precorqu[e]*
136 .....
142 *te quaeso precorque*

---

93 *[uti imperium maie-*
94 *statemque populi Romani] | Quiritium duelli domique au[xitis, utique semper Latinum nomen tueamini, in-*
95 *columitatem sempiter] nam victoriam valetudine[m populo Romano Quiritibus tribuatis faveatisque populo R.*

96 *Quiritium legionibusque populi Romani*] | *Quiritum remque p. populi R*[*omani Quiritium salvam servetis,*
97 *uti sitis*] *volentes pr*[*opitiae populo Romano*] | *Quiritibus, XVvirum collegi*[*o, mihi, domo, familiae et uti huius*] *sacrifici acceptrices sitis VIIII agnarum* | *femi-*
98 *narum et VIIII capraru*[*m feminarum propri*]*arum* [1]) *inmolandarum*

---

98. 99 *harum rerum ergo macte hac agna femina* | *inmolanda estote fitote v*[*olente*]*s propitiae p. R. Quiritibus, XVvirum collegio, mihi, domo, familiae*
143-145 *Apollo, uti te popanis dat*[*i*]*s bona prece precatus sum, eiusdem rei ergo macte heis libis libandis esto* | *fito volens propitius.* | *Idem in pthoibus* [2])

Precationum formulas imperfectas quomodo satis expleam non habeo. Nam acta Severiana quamquam easdem fere habuerunt, ita lacera ad nos pervenerunt, ut nostra inde vix suppleantur [3]); alibi autem vere similes extant nullae. Proxime ad has accedunt Catonianae in libro de re rustica sub finem positae. — Quod in exordio est *uti vobis* (vel *tibi*) *in illeis libreis scriptum est* respondet Catoniano c. 139: *uti tibi ius est porco piaculo* (fortasse scr. *piaculum*) *facere.* — Sequitur causa precandi: *quarumque* (id est *quarumcumque*) *rerum ergo quodque melius siet populo Romano Quiritibus* (*uti*) *tibi bove* (vel alia victima) *sacrum fiat,* componenda cum Catonianis c. 141: *quoius rei ergo ... suovetaurilia circumagi iussi.* Extrema prope accedunt ad oraculum Apollinis: *si ita faxitis, Romani, vestrae res meliores facilioresque erunt* (Liv. 23, 11, 8) alterumque Marcianum: *fiet res vestra melior* (Liv. 25, 12, 10) et ad carmen censorium, *quo dii immortales ut populi Romani res meliores amplioresque facerent rogabantur* (Val. Max. 4, 1, 10). — Appellatur deinde numen: *vos* (vel *te*) *quaeso precorque,* ut est apud Catonem ibidem post ipsum numinis vocabulum: *te precor quaesoque.* — Sequuntur petita, quae ita fere restitui poterunt adsumptis precationibus ma-

---

1) *pulchrarum* Diels ad v. 106.

2) Haec perturbata sunt: pro popanis nominanda fuerunt liba, a quibus precatio inceperit necesse est.

3) Exempli causa ex precatione ad Moeras directa, quae quinque versus litterarum fere centenarum quinquagenarum implebat, haec supersunt eorum principia (V, 52—56):

Moerae uti v[*obis*
p. R. Q. XVv[*iris*
additis in
sacrifici . . . . [*estote*
fitote vo[*lentes*

tronarum infra relatis ex actis utrisque: [*uti imperium maiestatemque populi Romani*] *Quiritium duelli domique*[1]) *au*[*xitis, utique semper Latinum nomen tueamini, incolumitatem sempiter*]*nam victoriam valetudine*[*m populo Romano Quiritibus tribuatis faveatisque populo R. Quiritium legionibusque populi Romani*] *Quiritium remque p*(*ublicam*) *populi R*[*omani Quiritium salvam servetis, uti sitis*] *volentes pr*[*opitiae populo Romano*] *Quiritibus, XVvirum collegi*[*o, mihi, domo, familiae, et uti huiu*]*s sacrifici acceptrices sitis* (designantur victimae). Similiter formula apud Catonem c. 141: *utique tu fruges ... bene ... evenire siris ... duisque bonam salutem valetudinemque mihi domo familiaeque nostrae,* quibus quae hic subiunguntur ea Cato praemisit: *uti sies volens propitius mihi domo familiaeque nostrae.* Imperator quod in his formulis non nominatur, inde explicandum, quod verba haec facit ipse Augustus. Finit precationem protasi illi *quarumque rerum ergo* respondens apodosis: *harum rerum ergo macte hac agna femina inmolanda estote fitote v*[*olente*]*s propitiae populo Romano Quiritibus XVvirum collegio, mihi, domo, familiae,* plane ut apud Catonem c. 141: *harumce rerum ergo .... macte hisce suovetaurilibus lactentibus inmolandis esto.* Vides *macte* vocabulum hic non adiectivi locum obtinere, sed secundum usum magis probatum pro adverbio usurpari[2]). Duplicis locutionis *esto fito* alterum exemplum mihi non suppetit: *fite mihi volentes propitiae* Plautus habet (Curc. 89 Ritschl). Formula de Apolline usurpata paullo diversa prope accedit ad Catonianam c. 134: *Iane pater, uti te strue commovenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo macte vino inferio esto.*

Simili, sed non eodem carmine matronae die secundo praeeunte nescio quo XVviro, fortasse ipso Augusto, Iunonem reginam invocant:

123 *CX matribus famil*[*ia*]*s nuptis, quibus denun*[*tiatum fuit*
124 *ut convenirent, imp. Caesar Augustus?*] | *praeit in haec*
125 *verba:* | *Iuno regina, ast*[3]) *quid est qu*[*o*]*d meli*[*us siet*
126 *populo Romano Quiritibus, ... matres familias*] | *nuptae genibus nixae te u*[*ti faxis quaesumus precamurque, uti*
127 *imperium?*] | *maiestatemque p. R. Quiriti*[*um duelli domique auxis, utique semper Latinum nomen tueare, in-*

---

[1]) Cf. Plautus Asin. 559 Ritschl: *quae domi duellique male fecisti.*

[2]) Exempla composuit Neue *Formenlehre* 2², 99. Unicum adiectivi apud iustum auctorem inventum, nimirum apud Catonem de re rust. 134, 2 *mactus hoc ferto* videtur corruptum esse corrigendumque sic fere: *macte esto hoc ferto.*

[3]) Particula hoc loco evidenter idem valet atque *si*, ut apud Ciceronem de leg. 3, 4, 11: *ast quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto.* Disputaverunt de ea R. Schoell ad legem XII tabb. praesertim p. 110 et Iordan *krit. Beitr.* praesertim p. 300. 305. Hic quod contendit audacter sane Ciceronem particula antiquo sermoni propria parum recte usum esse, iam eo redarguitur, quod plane eodem modo usitata adest in actis aetatis Augustae.

128 *columitatem*] | *sempiternam victoriam* [*valetudinem po-*
pulo Romano Quiritibus tribuas faveasque populo Romano
129 *Quiritibus legionibusque populi Romani*] | *Quiritium rem-*
que publi[*cam populi Romani Quiritium salvam serves,*
130 *uti sies volens propitia populo Romano*] ¦ *Quiritibus,*
XVvir. s. f., no[*bis domibus familiis: haec matres fa-*
131 *milias CX populi Romani*] | *Quiritium nuptae geni*[*bus*
nixae quaesumus precamurque].

Sacrum Iunoni factum die secundo sic enarratur in actis Severianis (VI *A*, 7—11): [*Impp.* cet. *cum reliquis XV*]*viris ante cellam Iunon*[*is regina*]*e venerunt ibique Severus Aug. Iuliae Aug. matri castror. con*[*iugi*] (desunt multa) [*adstantibus? Numisia*] *Maximilla*[1]) *et Terentia F*[*la*]*vola*[2]) [*v*]*irg. Vest. praeit in haec verba: Iuno regina, ast quid est* [*quod melius siet p. R. Q., permitte, uti oremus te matres familiae CX p. R.*] *Q. nupt*[*ae obse*]*cremusquae, uti tu im*[*peri*]*um maiestatem*[*que p. R. Q. du*]*elli domique auxis*[3]) *utique semper Latinu*[*m nomen tueare ...... faveasque*] *p. R. Q. legionibu*[*sque*] *p. R. Q. remque publicam p. R. Q. salvam serve*[*s*] ////// *faxis sisque volens propitia p.* [*R. Q., XVviris s. f. nobis domibus familiis: haec matres familias CX*] *p. R. Q. nuptae genib*[*us nixae*] *precamur o*[*r*]*amus obsecr*[*a*]*musque.*

Perficitur ita quod fieri iubet Sibylla v. 23—25: *αἱ δὲ γάμου ζεύγλαις δεδμημέναι ἤματι κείνῳ γνὺξ* (= *genibus nixae*) Ἥρης *παρὰ βωμὸν ἀοίδιμον ἑδριόωσαι δαίμονα λιστέσθωσαν.* Diem editores adnotarunt parum convenire programmati, scilicet quod praecedunt sacra tertii diei: sed XVviros iam videmus, et rectius quidem opinor, carmen ita interpretatos esse, ut verba *ἤματι κείνῳ* referrent ad ea quae praecedunt de eodem numine: *δαμάλης τε βοὸς δέμας ἀγλαὸν* Ἥρης *δεξάσθω νηὸς παρὰ σεῦ* et propterea precationem matronarum fieri iuberent die secundo sacro Iunoni. Numerum matronarum determinaverunt omnino XVviri. Apud Zosimum eadem sic enuntiantur: *τῇ δὲ μετὰ ταύτην* (post diem primum) *ἡμέρᾳ γυναῖκες ἐπίσημοι κατὰ τὴν ὥραν* (= eo tempore, nisi scriptor errore memoriae pro die posuit horam), *ἣν ὁ χρησμὸς ὑπηγόρευσεν, εἰς τὸ* Καπιτώλιον *συνελθοῦσαι λιτανεύουσιν τὸν* (immo *τὴν*) *θεὸν καὶ ὑμνοῦσιν ὡς θέμις.*

---

[1]) Virgo vestalis maxima a. 201 (C. I. L. VI, 2129; Lanciani *Not. degli scavi* 1883 p. 448) et sine dubio tum quoque cum ludi saeculares edebantur.

[2]) Virgo vestalis a. 215 maxima (C. I. L. VI, 2130; Lanciani l. c.), tum cum ludi edebantur maximae ut videtur proxima.

[3]) Similiter Livius in precatione Scipionis 29, 27: *eaque vos omnia bene iuvetis, bonis auctibus auxitis.*

LVDI SCAENICI ET CIRCENSES ET VENATIO.

Ludi in actis commemorantur sic

in epistula:

22 .. *[ite]mque ad ea sacrificia atque ad eos ludos paran[dos*

in edicto:

25 *[s]acrificium saeculare ludosque qui centensimo et d[ecimo anno recurrunt quomodo cives celebrare deberent, de ea re]*
26 *quae more exsemploque maiorum in contione palam e[diximus, ut scripsit ad nos imp. Caesar Augustus, item in albo proposui]-*
27 *mus, uti, si qui a contione afuissent aut non sat[is intellexissent,*
28 *cognoscerent, quid quemque eorum quoque d[ie facere oporteret.*

ludi sollemnes indicuntur:

39 *loedi feriae sellisternia pe[r noctes tres et dies totidem,* . . . . *qui a]*
40 *collegio edicti sunt, ie[i celebrabuntur* . . . . *a nocte]*
41 *quoi dies inclucíscet k. I[uniarum* . . . . *ad a. d. III]*
42 *nonas Iun. quod que[mque*

---

83 *ludos Latinos saeculares comm[ittemus]* . . . .
84 *k. Iun. noctis h. II*
85 *item ludos Latinos committe[mus]* . . . .

fiunt Iun. 1—3:

nocte prima v. 100. 101:

ludique noctu sacrificio [co]nfecto sunt commissi in scaena, quoi theatrum adiectum non fuit, nullis positis | sedilibus

die primo v. 108. 109:

deinde ludi Latini in the[a]tro ligneo, quod erat constitutum in campo s[ecu]ndum Tiberim, sunt commissi | .... neque sunt l[udi] intermissi iei qui noctu coepti erant.

nocte secunda dieque secundo:

133 *ludi ut pridie facti sunt.*

nocte tertia dieque tertio v. 153. 154:

ludis scaenicis dimissis h. . . iuxta eum locum, ubi sacrificium erat factum superioribus noctibus et | theatrum positum et sc[ae]na, metae positae quadrigaeq. sunt missae et desultores: misit Potitus Messalla.

iudicuntur ludi honorarii v. 156-158:

ludos, quos honorarius dierum VII adiecimus ludis sollemnibus, committimus nonis Iun., Latinos in theatro | ligneo, quod est ad Tiberim, h. II, Graecos thymelicos in theatro Pompeih. III, Graecos asti[cos in] thea[tro quod est] | in circo Flaminio h. I . . .

intermisso die Iun. 4 fiunt Iun. 5—11:

160 *nonis Iun. ludi sunt com[missi* . . . .
. . . *Latini in*]

161 *theatro ligneo, Graeci th[ymelici in theatro Pompei, Graeci astici in theatro quod est in circo Flaminio*].

indicitur venatio Iun. 11:

162 *a. d. III eid. Iun. edictum propo[situm est in haec verba. XVviri s. f. dicunt*]

163 *pr. eid. Iun. venationem dabim[us.*

fit Iun. 12:

164 *pr. eid. pompa praelata puer* . . . .
. . . .

165 *M. Agrippa quadrigas* [*misit*] . . . .
. . . .

Ludos carmen tangit in fine sic: *ἤμασι δ' ἔστω νυξί τ' ἐπασσυτέρῃσι θεοπρέπτους κατὰ θώκους παμπληθὴς ἄγυρις· σπουδὴ δὲ γέλωτι μεμίχθω.* Quo aperte respiciunt verba actorum v. 109 ludos per noctes diesque omnes non esse intermissos.

Ludi (*loedi* dicuntur in formula sollemni v. 39) de quibus agitur duplicis generis sunt, *sollemnes* alii, alii *honorarii.* Illi aperte legitimi sunt cum sacrificiis coniuncti, quales sacrorum Arvalium die secundo sacrificia excipiunt; hos XVviri edunt sponte sua. Impensas quoque illorum dubium non est ad aerarium pertinuisse, scilicet ex lucari illos, hos factos esse sumptu sacerdotum. Ludorum honorariorum alibi mentio reperitur bis, apud Festum epitomatum p. 102: *honorarios ludos, quos et liberalia dicebant* et apud Suetonium Aug. 32: *triginta amplius dies, qui honorariis ludis occupabantur, actui rerum accommodavit,* qui loci iustam interpretationem nunc demum ex actis accipiunt. In priore cum pateat intellegi non posse diem festum Liberi patris (cf. Marquardt *Handbuch* 6, 363), iam videmus

agi de ludis ex liberalitate editis [1]). Item apud Suetonium nequaquam significantur ludi propter honorem aliquem impetratum a magistratibus editi oppositi sacerdotalibus, neque enim sic explicatur, cur id auctor addiderit neque ullum alibi indicium reperitur ludorum sollemnes dies ab Augusto esse imminutos. Immo hoc opinor scriptor ait, cum adhuc consuetudo obtinuisset, ut magistratus sacerdotesve sponte sua ludos ederent certo numero dierum, id Augustum fieri vetuisse. — Ludis honorariis ita explicatis simul explicata est quae in sacris Arvalium die secundo immolari solet post *porcas piaculares vacca honoraria* [2]). Eam cum adhuc diximus [3]) inde appellatam videri, quod diis sacra fiunt *honoris ergo* [4]), verba dedimus, nam quod omnibus commune est, ad speciem distinguendam non potest usurpari, quasi ei proprium esset. At quid subsit, significatur ipsis actis Arvalium, quae victimis honorariis opponunt piaculares. Nam piaculum qui facit, debitum solvit; contra vacca illa ideo honoraria appellatur, quod sponte donata deae immolatur [5]).

Ludi scaenici Latini sollemnes fiunt per noctes tres diesque totidem sine intermissione ibi, ubi sacra quoque peraguntur, in campo, prima nocte ritu vetusto in scaena sola sine spectaculis [6]) (recte igitur Zosimus 2, 5: κατασκευασθείσης σκηνῆς δίχα θεάτρου, ubi perperam substituerunt recentiores δίκην), deinde theatro extructo et sellis positis. Scaenici honorarii adiecti a sacerdotibus ex liberalitate et continuati intermisso die Iun. 4 per dies septem a non. Iun. ad III id. Iun. = Iun. 5—11 fiunt cum Latini tum Graeci et hi alii thymelici sunt, alii astici. Rem explicat Vitruvius 5, 7, 2: *tragici et comici actores in scaena peragunt, reliqui autem artifices suas per orchestram praestant actiones: itaque ex eo scaenici et thymelici Graece separatim nominantur.* Ulpianus quoque (Dig. 3, 2, 4 pr.) thymelicos iis opponit

---

[1]) Eadem significatione accipiendum est vocabulum ubi usurpatur de vino frumentoque. Isidorus orig. 20, 3, 8: *honorarium vinum quod regibus et potentibus honoris gratia defertur. Cato de innocentia sua: cum essem in provincia legatus quamplures ad praetores et consules, vinum honorarium dabant* (cf. *Staatsrecht* I³ p. 300 not. 2) *numquam accepi ne privatus quidem.* Cicero in Pison. 35, 86: *qui modus tibi fuit frumenti* (scilicet in cellam, quod magistratus requirit legitime) *aestimandi? qui honorarii? si quidem potest vi et metu extortum honorarium nominari.*

[2]) Henzen Arval. p. 20.

[3]) Venit interpretatio a Marinio Arval. p. 310: eum secuti sunt Henzen Arval. p. 22 et Marquardt *Handb.* 6, 185.

[4]) Arnobius 7, 13 seq.

[5]) Eodem pertinere videtur quod ad Vergilii verba Aen. 1, 632: *divum templis indicit honorem* Servius adnotavit: *indictiva sacrificia dicebantur, quae subito ad praesens tempus indicebantur: dicebantur sacra et honoraria, quod utrumque hoc loco complexus videtur.*

[6]) Populum Romanum notum est antiquiore tempore ludos stantem spectavisse et a. 599 senatum decrevisse, *ne quis in urbe propriusve p. mille subsellia posuisse sedensve ludos spectare vellet* (Val. Max. 2, 4, 2).

qui artem ludicram faciunt: unde hic priore loco nominantur[1]. Astici e contrario (cf. Suetonius Tib. 6: *praesedit et asticis ludis*; Gai. 20: *edidit in Sicilia Syracusis asticos ludos* cet.) sunt scaenici soliti. — Theatrum in circo Flaminio intellegitur Marcelli coeptum a Caesare dictatore, dedicatum quadriennio fere post editos ludos saeculares (Becker topogr. p. 603).

Ludi circenses in sollemnibus tertio die ab hora nescio qua (nam numerus periit in hiatu) solito more scaenicos excipiunt. Ad eosdem pertinent *equi quadrigarii* in ludis saecularibus apud Festum (v. Tarentum p. 351) commemorati. Ii ut fiant, *metae positae sunt* (v. 154): quocum conferendum, quod imp. Claudius in ipso circo maximo metas auratas fieri iussit *quae ligneae antea fuerant* (Suetonius Claud. 21). Ipsi ludi circenses XVvirales plane respondent iis, quos collegium Arvalium celebrare solet: ita in actis eius a. 81 haec leguntur: *magister C. Iunius Mefitanus coronatus riciniatus de querceribus signum quadrigaris et desultoribus misit, quos coronis argenteis ornavit.*

Ludos honorarios scaenicos sequitur venatio, sed indicta edicto altero, neque, ut ludi sollemnes constant scaenicis et circensibus, ita scaenicorum ludorum et pugnarum publice editarum legitima communio fuit. Venationem ubi XVviri ediderint actorum reliquiae non enuntiant; Augustus scribit (Ancyr. 4, 39) venationes edidisse se *in circo aut in foro aut in amphitheatris.* Pompae ut passim mentio fit in ludis circensibus scilicet sacrorum publicorum causa editis, ita in gladiatoriis venationibusque a sacris publicis alienis apud scriptores certe non memoratur: nam quod gladiatores *pompaliter ornati* in harenam introeunt[2], nihil opinor commune habet cum *pompa praelata.* Id ipsum minus proprie dictum videtur esse: proprie dicuntur tituli simulacraque *pompa praeferri*[3] vel ipsa *pompa* dicitur *ferri*[4]. XVviri tamen in circensibus de pompa tacentes pompam venationis in acta rettulerunt. At quid in ea pompa ferri iusserint, cum deorum simulacra, quae in pompis his potissimum solent portari ferculis imposita, ab hac laetitia abhorreant, definire non audeo. Fortasse anaglyphum repertum Pompeiis, quod ad ludos gladiatorios sive funebres sive amphitheatrales spectare viri docti

---

1) In oppidis Graecis non raro inveniuntur thymelicorum collegia; ita in civitate certe semigraeca Nemauso fuit *ἱερὰ θυμελικὴ σύνοδος* (Kaibel inscr. Graec. Ital. et Sicil. p. 751) similesque extiterunt Neapoli et Romae et alibi (l. c.). Latine scriptos lapides raro eorum mentionem facere consentaneum est; cf. C. I. L. VI, 10161: *Athenodorus xysticus Paridi thymelico bene merenti fecit.* Aetate Iustiniani quintum processum consularem τὴν ἐπὶ τὸ θέατρον ἄγουσαν, ἣν δὴ πόρνας καλοῦσιν novella eius CV ita enarrat: ἔνθα τοῖς ἐπὶ σκηνῆς γελωτοποιοῖς ἔσται χώρα τραγῳδοῖς τε καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς θυμέλης χοροῖς, θεάμασί τε παντοδαποῖς καὶ ἀκούσμασιν ἀνεῳγμένον ἐστὶ τὸ θέατρον.

2) Friedlaender apud Marquardtium *Handbuch* 6 p. 561.

3) Sueton. Tit. 2: *statuam .. ex ebore equestrem, quae circensi pompa hodieque praefertur.* Caes. 37: *Pontico triumpho inter pompae fercula trium verborum praetulit titulum 'veni vidi vici'.*

4) Varro de l. Lat 5, 153: *circum metas fertur pompa.*

consentiunt, eiusmodi pompam repraesentat, cum habeat fercula[1]): sed de his alii iudicabunt. — Pueri, quos deinde acta habent, quinam intellegantur pariter obscurum est: ad canentes XXVII locum pertinere vix crediderim, sed non magis sic videntur recte significari venatores. — Denique quod in venatione *M. Agrippa quadrigas* [*misit*], eo ducit, ut v. 163 ita expleamus: *venationem dabi*[*mus et ludos circenses committemus*], quae circensium et venationis coniunctio aliquatenus defenditur eo quod Claudius imperator circenses commisit *nonnumquam interiecta per quinos missus venatione*[2]). Similiter ludos gladiatorios cum circensibus coniunctos invenimus in scholico quodam colloquio Latino Graeco, quod nuper ex codice Harleiano pro nuntio lectionum aestiveorum a. 1892 universitatis Ienensis edidit Georgius Goetze: *ἐὰν πάντα καλῶς, τὴν τρίτην ἡμέραν ἱππικός ἐστιν καὶ μετὰ ταῦτα θέατρα* (= ludi) *τῶν μονομάχων.* Pompam quoque fortasse ita licebit referre ad circenses potius quam ad venationem.

IVSTITIVM. LVCTVS MINVTVS.

Restant capita duo singillatim interpretanda.

Ludorum saecularium dies ut reliquorum ludorum feriatos esse debere Augustus monet in epistula v. 13. 14: [*dili*]*genterque memineritis litibu*[*s per eos dies non esse praestandam*] *audientiam.* Res nota ex Cicerone Verr. act. 1, 10, 31 aliisque. Abolitionis accusationum ita determinatae, ut accusatori finitis ludis intra dies triginta proximos reum repetere liceat, acta Severiana neque tamen haec meminerunt.

Edictum de luctu omittendo per ludorum saecularium dies, quod proposuerunt XVviri (v. 111—114):

> *Cum bono more et proind*[*e c*]*elebrato frequentibus exsemplis, quandocumq*[*ue i*]*usta laetitiae publicae caussa fuit,* | *minui luctus matrona*[*r*]*um placuerit, idque tam sollemnium sacroru*[*m l*]*udorumque tempore referri* | *diligenterque opservar*[*i*] *pertinere videatur et ad honorem deorum et ad* [*m*]*emoriam cultus eorum, statuimus* | *offici nostri esse per edictum denuntiare feminis, uti luctum minuant.*

ut ipsum indicat, sollemne fuit. *Minuitur populo luctus,* ait Festus p. 154, *aedis dedicatione, cum censores lustrum condiderunt, cum votum publice susceptum solvitur:* solvitur autem etiam ludis saecularibus votum factum in perpetuum. Errore sine dubio collegium edictum proposuit post ludos coeptos primo demum eorum die.

---

[1]) Edidit anaglyphum Avellinius *Bullett. archeol. Napol.* 4 (1846) tab. I; dixerunt de eo Henzen *Bullett. dell' Inst.* 1846 p. 89 et Iahn *Berichte der saechs. Gesellschaft* 1861 p. 315 not. 91.

[2]) Sueton. Claud. 21.

ORTHOGRAPHICA.

Lingua et orthographia culta est et compta ea, quae perfecta imperante Augusto deinceps obtinuit. Archaismi veri nulli inveniuntur nisi in formulis retenti *duellum* v. 94, *siet* v. 105. 141, *loedi* v. 39, cum praeterea constanter acta utantur forma recentiore. Proprietates sermonis has observavimus.

vocalium geminatione perpetuo evitata neque *uu* admittitur neque *ii* (genetivo *offici* v. 114, *Pompei* v. 157, *sacrifici* v. 97, ablativo *isdem* v. 29. 37, item *praeit* v. 124).

ei diphthongus ubi postea cessit *i* simplici, rara iam facta non invenitur nisi in dativo singulari *tibei* semel v. 117, cum passim scribatur *tibi* (118. 136. 137. 141. 142) — in dat. abl. plur. *heis* v. 143, *ieis* v. 8. 57, *illeis* v. 92. 105. 117, *libeis* v. 118, *libreis* v. 105. 117, *singuleis* v. 34, cum simplex *i* passim vel in iisdem vocabulis (*illis* v. 141, *libis* v. 112. 143) reperiatur — in vocabulo *eidus* v. 162. 163. 164, ubi diphthongus sub tutela opinor compendii diutius remansit. In genetivo singularis decl. 2 et nom. plur. decl. 2 nusquam comparet diphthongus excepto uno vocabulo *iei* v. 40. 66. 109, quoniam *ii* scribi non potuit et displicebat simplex *i*.

u pro *e* vel *i*: *existumavimus* v. 65 — *faciundum* v. 38.

abl. sing. 3 *insequenti* v. 90.

acc. plur. 3 *saecularis* v. 52, at *saeculares* v. 83, *certiores* v. 87 cet.

adsimilatio compositorum adest inter alia in *collegium* v. 29. 30. 40. 97. 98, *committere* v. 83. 95. 100. 108. 155, *commonefacere* v. 65, *componere* v. 149, non adest in *inperare* v. 63 (quamquam scribitur *imp.*), *inmolare* v. 98. 99. 103.

Praeterea notabimus haec:

aheneus v. 60. 62, non *aeneus*.

aenator v. 88, non *aeneator* (vide supra p. 257).

centensimus v. 25 inserta littera *n* ut in Ancyrano.

domo dat. sing. v. 99.

exsemplum v. 27. 111, cum praeterea *xs* non reperiatur.

inluciscere v. 4. 41, non *inlucescere*.

macte v. supra p. 266 not. 1.

matres familiae v. 80. 109, *matres famil*[*ia*]*s* v. 123.

Messalla, *Messallinus* v. 152.

opservari v. 113.

pthois v. 118. 140. 142. 145 substituta tenui pro aspirata Graecorum. Tuentur igitur acta quod habent libri Ciceronis Tuscul. 1, 10, 21 *Pthiotam senem* et Vergilii Aen. 1, 283 *Pthiam* similiaque.

saecular- constanter, non *saeclar-*.

XVirorum v. 101 ut est in Ancyrano, non *XVvirum*.

quoi v. 4. 41. 100.

valetudo v. 95 ut in monumento Ancyrano, non *valitudo*.
ut v. 65. 76. 81. 133, *uti* passim.

Apex uno loco ubi adest v. 115 in *pthóibus* offendit, cum vocalis sit brevis.

Litterae singulares notabiliores reperiuntur hae:
a(lter) a(mbo)v(e) v. 61.
b(onum) f(actum) v. 80: vide supra p. 255 not. 1.
q(ui) a(erario) p(raesunt) v. 63: vide supra p. 249.
s(ine) f(raude) s(ua) v. 57.
IIII v. 49, *IV* v. 77.
IX uno loco v. 13 pro sollemni *VIIII*.

II.

COMMENTARIVM LVDORVM SAECVLARIVM SEPTIMORVM

A. P. CHR. CCIV [1]).

Ludorum saecularium editorum a. u. c. 957 = p. Chr. 204 testes supersunt nummi hi in tribus metallis pariter cusi:

Severus Pius Aug. p. m. tr. p. XII) (*cos. III lud. saec. fec.*; in aheneis additur *s. c.* In antica protome Augusti loricata. In postica Augustus stat ad d. velatus more Romano sacrificans

[1]) Acta Severiana, quorum frusta maiora minorave numero CV in effossionibus supra p. 225 memoratis una cum actis ludorum quintorum eruderata sunt, diligenter et perite composita curam agente una cum Barnabeio praesertim Dante Vaglieri adsumptis in laboris societatem Iosepho Gatti et Huelseno nostro, adiutore item fabro sollerti Dardano Bernardini, prodierunt primum in actis Lynceorum una cum actis aetatis Augustae typis maiusculis in tabulis expressa commentario adiecto nullo. Pleraque fragmenta ut aliquatenus ad antiquum ordinem revocari potuerunt, ita universa caerimoniarum ordinatio ex actorum reliquiis non satis elucidatur, nec puto ad eorum qui ipsa marmora tractaverunt laborem indefessum et egregium ab iis, quibus non suppetunt nisi tabulae typis expressae, multa additum iri. Ego in hac altera editione fragmenta omnia repetivi minusculis, recognita ad lapides secundis curis ab Huelseno in ea quoque re Vaglierii adiutorio egregio uso. Itaque noster textus ubi recedit ab editione Romana, id quod non usu venit fere nisi in minoribus, ibi volo mihi fidem haberi vel potius Huelseno; dubia quae sic quoque remanserunt in adnotatione indicavimus.

in ara ornata; contra eum Hercules stat cum clava et pelle leonis, item victimarius porcum adducens. Pone aram tibicen stans et Bacchus item stans cantharum et thyrsum tenens (in quibusdam adiacet panthera). Ante aram Tellus quae videtur iacens ad corbem et spicas tenens (Cohen descr. 4 p. 14 n. 105—110; Eckhel 7, 185; minora quae differunt omisi).

Antoninus Pius Aug. pont. tr. p. VII) (*cos. lud. saec. fec.*; in aheneis additur *s. c.*: aut praecedenti similis aut eo differens, quod ara et imperator absunt et repraesentantur Hercules et Bacchus soli sic ut supra diximus ornati (Cohen l. c. p. 147 n. 48—52).


Severus Pius Aug.) (*sacra saecularia.* Antica ut supra. In postica Augustus stat ad s., librum tenens, sacrificans in ara ornata accensa; contra eum Antoninus puer stans; pone aram Concordia stans, ad sin. tibicen, ante aram Tiberis (?) urnae innixus; ad d. femina plectrum tangens; retrorsum vela (Cohen l. c. p. 65 n. 623—626).

M. Aurel. Antoninus Pius Aug.) (*sacra saecularia*: praecedenti similis (Cohen l. c. p. 201. 555. 556).

P. Septimius Geta Caes.) (*saecularia sacra: s. c.* Filii duo sacrificant ad aram; pone eos pater stat; pone sacrificantes aedes ornata velis; adstant in quibusdam tibicen et tibicina et adiacet Tiberis (Cohen l. c. p. 272 n. 179. 180). Idem fere nummus reperitur cum inscriptione *Geta Caes. pontif. cos.* (Cohen l. c. n. 177. 178), cusus igitur non ante a. 205, quo Geta fasces sumpsit.

Meminerunt eorum Censorinus c. 17: *octavos* (*ludos saeculares fecerunt*) *imperatores Septimius et M. Aurelius Antoninus Cilone et Libone cos. anno DCCCCLVII* et Zosimus 2, 4 (cf. c. 7): ὁ Σεβῆρος τῶν δέκα καὶ ἑκατὸν ἐνστάντων ἐτῶν ἅμα τοῖς παισὶν Ἀντωνίνῳ καὶ Γέτᾳ τὴν αὐτὴν ἑορτὴν κατεστήσατο Χίλωνος καὶ Λίβωνος ὄντων ὑπάτων, denique aequalis Herodianus 3, 8, 10: εἴδομεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ (sub Severo) καὶ θέας τινῶν παντοδαπῶν θεαμάτων ἐν πᾶσι θεάτροις ὁμοῦ, ἱερουργίας τε καὶ παννυχίδας ἐπιτελεσθείσας ἐς μυστηρίων ζῆλον· αἰωνίους δὲ αὐτὰς ἐκάλουν οἱ τότε, ἀκούοντες τριῶν γενεῶν διαδραμουσῶν ἐπιτελεῖσθαι. κήρυκες γοῦν κατά τε τὴν Ῥώμην καὶ τὴν Ἰταλίαν διεφοίτων καλοῦντες ἥκειν καὶ θεάσασθαι πάντας ἃ μήτε εἶδον μήτε ὄψονται.

Commentarii, quo feriarum harum acta continebantur, propositi ibi ubi saecularia celebrata erant, earum pariter atque similium testis perpetui futuri, in urbe Roma in Tarento reliquiae nuper ibidem inventae sunt una cum actis Augustis. Sed ingentis cippi quam exiguae reliquiae supersint, declarabit quam composuit Huelsenus noster earum quasi quaedam tabella:


I
1 - 33
I
I,30-37
I,35 - 48
I,42-57
I,49
-56
II, 1-13
II,7-29
III, 1-91
III, 2-43
III, 75-85
IV
IV
V
VI
VII
VIII A
VIII B
IX
IX
0
2

Subiunxi conspectum ad argumentum, quatenus dignoscitur, digestum. Inter fragmenta numeris distincta, ut inter I et II, versus aliquot toti possunt intercidisse, etiam ibi, ubi argumentum continuatur.

I, 1—4 inscriptio commentarii.
I, 5—48 senatus consultum de ludis faciendis factum a. 203 ante Aug. 14.
I, 49—53 decretum collegii a. 203 Nov. 13 argumenti incerti.
I, 54—57 edictum XVvirum argumenti item incerti.
II, 1—6 acta collegii d. Apr. 15. Recitantur epistulae duae imperatorum de sortitione facienda suffimentorum causa et de diebus ludorum constituendis.
II, 7—14 acta collegii d. Mai. 25. Sortitio tribunalium suffimentorum distribuendorum causa.
II, 14—22 edictum XVvirum item d. Mai. 25.
II, 22—29. III, 1—4 suffimentorum datio et distributio coepta d. Mai. 26.
III, 4—15 die alio frugum divisio praecedente precatione.
III, 15—25 die fortasse alio Tarenti lustratio.
III, 26—29? edictum XVvirum sacra futura ordinans.
III, 29?—50? precatio inchoativa sacrorum saecularium.
III, 51—91 { invocatio Moerarum noctis primae. sellisternia noctis eiusdem? invocatio Iovis die primo?
IV, 1—8 { invocatio Iunonis reginae die secundo. sellisternia noctis secundae. epulum sacerdotum.
IV, 9—23. V, 1—7 sacrificium matronarum CX die secundo.
V, 8—12 { sellisternia noctis tertiae. sacrificium noctis eiusdem?
VI edictum sacerdotum (modo huc pertineat) argumenti incerti.
VII. VIII *A*, 1—4. VIII *B* ludi sollemnes.
VIII *A*, 5—13 edictum XVvirum de ludis honorariis.
VIII *A*, 14—30. IX ludi honorarii cum sacrificio?

Sequuntur ipsa fragmenta litteris minoribus expressa et ut fieri potuit ordinata et expleta. Spatia ubi in lapide vacant, id indicavimus supra versum (*vac. litt. tot*). Hiatus quantum fieri potuit determinavimus, aut, in minoribus praesertim, expletis iis litteris virgulisve punctisve tot quot excidisse viderentur aut adscripto numero litterarum deficientium, quo numero si quae suppletae sunt, eae quoque comprehenduntur. Integrum versum anticae in summo cippo habuisse litteras circiter centum quinquaginta efficitur ex c. I, 27; sed elementis per gradus factis minoribus et deterioribus in media parte (fr. IV) versus litteras capit c. centenas octogenas, in parte extrema c. ducenas. In latere versus capit litteras c. octogenas quinas (fr. VIII *A*, 6). Cum his numeris versus quotquot inveniuntur supplementi non prorsus incerti in universum conveniunt. Hinc ubi versus aut prima aut postrema

elementa supersunt numerus desideratorum aliquatenus determinatur, quamquam propter inaequalitatem et scripturae et ipsarum litterarum qui positi sunt numeri omnes accipiendi sunt approximative. In fragmentis quae non habent nisi versuum partes medias ab ea computatione plerumque abstinere debui.

I (v. 1—38 ed. Rom. tab. B fr. I; v. 35—48 ad finem ibidem tab. C fr. II pars posterior; v. 42—57 principio ibidem tab. C fr. II pars prior; v. 49—56 ad finem ibidem tab. C fr. III pars posterior).

1 [*Comme*]ntarium [*ludorum saecu*]lar[*iu*]m [*se*]ptim[*orum, qui facti sunt*]

2 [*imp. Caes. L. S*]eptimio Sev[*ero Pio*] Pertina[*ce*] Aug. Arabico A[*d*]iabenico Parthico [*max. pont. max*].

3 tri[*b. p*]otestat. XII et

4 [*imp. Ca*]es. M. Aurelli[*o Anto*]nino Pio Aug. //[ ]//////[ ]///[ ] *erasae litt. c. 30*

5 [9]///////// prid. [6]ias (*t*) in comitio in curia Iulia XVv[*ir*]i s. f. an[*te*] suggestum a[*m*]plissim[*orum consulum*]

6 10 [*consti*]terunt, ex q[*uibus* [13] *Maniliu*]s Fus[*cu*]s mag. collegii ex libello [*l*]egit: *vac. v. extr.*

7 [*Cum* [8] *denu*]o tempore sa[*e*]cul[*i veteris* [16] *elapso*] admon[*eat*] [5] vos celebritatis feste an[*n*]us, providentia principalis est, p[*atru*]m cu[*ra. Or*]igo lu[*dorum quomodo, cum debet religio*]

8 [*saecula*] [8] rium adi[*m*]pleri per [*eos sollemnita*] [13] temque pu[*blicam,* [7] *m*]onitu vetustissimae v[*ati*]s instituta sit, pervig[*ili*] cura patrare p[*rovisu*]m est, u[*t recte f*]ieri p[*ossint, collegium* 25 *nostrum*]

9 [10] in ////r et deorum [14]i cultus s[10]nibus impleatur [5 *i*]nmerito et immortale [// *q*]uae aliis ////erm/////us bon[9] cu[23]

I Sub hoc numero quae proponuntur in tabula B editionis Romanae quamquam passim hiatibus interrupta sunt, cum de collocatione frustorum dubitari nequeat, ipsa frusta in hac editione non separantur excepto uno, de quo dictum est ad v. 30 collocationis non prorsus certae. Ex tabula C quae cum his coniunximus tria fragmenta quatenus perveniant, et supra diximus et ostendunt adnotationes singula quid contineant.

1 scriptus est litteris maximis, 2. 3. 4 maioribus.

4. 5 litura cum non satis expleatur verbis *et L. Septimi Getae nobilissimi Caes.*, cogitavi de adiecto nomine C. Fulvii Plautiani praef. praet.

5 tam IAS cum possit fuisse quam TAS, ex septem primis mensibus unus nominatus fuit.

6 [*Maniliu*]*s Fuscus* potius quam [*Fulviu*]*s Fuscus*, v. p. 293.

8 ADI/ ILERI lapis. — Supplementa si vera sunt, quod vix credo ipse, patrandi vocabulum usurpatum est pro explanando.

9 |ERX| lapis. — [*innum*]*era*[*bilib*]*us bonis* Bormann.

10 [15 *imp*]artierit ubert[14]m hoc saecu[*lum* ^10 *cura ma.ri*]-morum p[*rincipum* ^10 *no*]strorum contulerunt // memin[*isse* ^9 *debem*]us, quo-m[*odo* 32]

11 [15] fructum felicita[9] erant t[12] ɪ⌒ [13] fre-quentandum d[7 *t*]ribuerun[*t* 9]as vindici [32]

12 [15]gum tempestates i[10] annalium [25] auspicia ci/////////tatis sa[e]culariu[m 7]que decoru[m 29]

13 diligenti[*ssime* //]ernata est, ut ad fi[13]bus adpetere m[//// ^14 *cum hodie ab*] urbe condita nungentensimus quinquagensimus se[*xtus*] ann[*u*]s sit, ex [33 *ludorum*]

14 saeculariu[*m post an*]nos urbi[*s CCL*]XXXXVII e[13] et vetu-stum IFII [16 *per*] magistros collegi M. Valerio Spurio Ve[*rg*]in[*io cos. i*]nst[*itutu*]m sit non ali[*ter* 33]

15 adiacta in [7]riae edi[3] festina[14]eni //o [28 *tem*]poribus [*ab*] origine sescenten[*simi et s*]exagensimi anni [35]

16 temporis c[7] est fact[*a saec*]uli n [14] egent fac[30] ratu[*m su*]perius patefecit [13 *c*]ur auspiciis [37]

17 celebrabi[*t* ^7 *opti*]mus im[*p. cum A*]nton[*ino Aug*]usto //// [35 *lu-dos se*]ptimos saeculare[*s* 14] numin[25 *cu*]m propagi[*ne*]

18 subsidia u[7]u et a[5] veri [5 *te*]mpus adolesce[*ntiae* 35 *q*[uae sunt saecu[18]d Iuno Lucina ei[3]h[20 *suo pre-ca*]tu advocabunt

19 piis vocib[*us* 7] tum [*sac*]erd[5] imperator sup[*plicabit* 65]nos devotioni[*s qu*]os d[*ii* ^9 *volent*] adder[*e f*]elici numero

---

10 VBERII/: extrema littera fracta hasta est recta.

12 [*re*]*gum* Bormann. — CI\ ///ɪɪᴀ/ɪᴧɪɪs · S/ / CVLARIV lapis; ante TATIS quae cernuntur vestigia, ad *sollemnitatis, festivitatis, celebritatis* vocabula convenire negat Huelsen.

13 [*aet*]*ernata* Bormann. — post ADPETERE aut M aut A.
post SITE aut X aut A.

14 inter VETVSTVM et FII aut I littera aut punctum.

15 ADIACTA lapis.
ENɪ⌒, deinde ɪʟɪʟᴍ ///

16 punctum post SAECVLI N ·
F in FAC dubia.
ɪɪᴠ //// RATV lapis.

17 fin. ᴍɪROPAɪɪ// lapis.

18 I in VERI incerta.

18 *Iuno Lucina* et 19. 20 [*qu*]*os d*[*ii volent*] *adder*[*e f*]*elici numero rector*[*um nostrorum*] dicta sunt respectu matrimonii Antonini et Plautillae.

20 rectoru[*m nn., culmen a*]ugebit [*publicae fel*]icitatis. [vac 3 l.] Teneo [*memoria quod cecinit* 63 *Sibylla: longissimum, i*]nquit, humanae vi[*tae te*]mpu[*s centensi*]mus et d[*ec*]imus annus e[*st*],

21 et ideo te[*stor: saecul*]ares ag[*ant*]ur /////// ergo Antonino fili[*o*] futurorum. Inter l[*aetitias*] et ga[*ud*]ia generis

22 huma[*ni* [20] *ad gratias agendas prae*]sentium bonorum et ad spem futur[*o*-[25] *rum curandum vobis e*]st, p. c., utei saeculari[*a nunc te*]mporis ratione poscente imm[[9] *inentia t*]ot gen[*it*]alibus prosper[*a*]

23 com[22 *sollem*]nia in annum decernatis sumptusque communi e[[8] *xpensa f*]ieri iubeatis omnique cultu adq[*ue*] veneratione immor[*talium* [9] *pro secu*]rita[*te a*]dque aeterni-

24 t[[13] *ate imperii sa*]nctissimo[*s loco*]s ag[*e*]ndis habe[*n*]disque [sic] gratia frequentetis, ut p[*osteris dii*] immortales referant, quae maior[*e*]s nostri condiderunt qu[*aeque* [22] *cum maior*]ibu[*s ante*]a contulerint,

25 [*etiam* [13] *temporib*]us no[*s*]tris [[8] *concesse*]runt. [vac. l. 18] Adque ita Calpurnius Maximus [*v. c.*] [vac. v. extr.] ex manuario legit:

26 [*Cum* [13] *XVviri s. f.*] c. c. v. v. pro temporum laetitia et felicitate sanctissimorum piissimorumque p[*rincipu*]m nn. de ludibus [sic] saecularib[*us*] verba feceri[*nt et* 23 *videatur iam petend*]um ab optim[*is*]

27 [[10] *piissimisq*]ue prin[*ci*]pibus nostris imp. Caes. L. Septimio Severo Pio Pertinace Aug. Arabico Adiabenico Parthico maximo fortissimo felicissimo p. p. [*et imp. Caes.* [23] *M. Aurellio Anton*]ino Pio

28 [*Aug.* /////] /// [//////] ////////, uti ludi [sic] saeculares, qui so[*li*]ti sunt inter centum et decem an[*nos*] fieri, faciant sequenti anno iis diebus, [*quibus* 23 *eos edere convenit imperat*]orum

29 [[15] *nn. decreto*] et [*XVv*]irorum s. f. c. c. v. v. inque eos ludos sacrificiaqu[*e* 11 *sumptu*]s ex aerario populi Romani fiant feriaeque serventur iis diebus, quibus t[*am clari ludi* [23] *celebrab*]untur,

30 [[18] *nomina quoque reo*]ru[*m*] aboleantur luctus[[4] *que*] feminarum [*item fi*]at quo[*minus populi felicita*]ti opsit, memoria tantae religionis con[*tinuo t*]ridu[*o celebretur* 22 *ma*]rmor

---

20 adlegatur principium oraculi: ἀλλ' ὁπόταν μήκιστος ἴῃ χρόνος ἀνθρώποισι ζωῆς, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων.

21 IVRAX//ΕIV/ ERGO videtur esse in lapide.

23 ·NIA lapis: *sollemnia*, quod proposuit Hirschfeld, cum vestigiis convenire nuntiavit Huelsen.

24 GRATIA lapis pro GRATIIS.

30 CONI vel CONT lapsi. — Frustulum quod incipit a litteris sane dubiis RIDV, deinde pergens ita: || *adfueri* || *quietus qu* || *r serraltus* || *i for-*

31 20]era in a[5] optime [24] ludi futuri [38] adfueri[35

32 25] mess *vac. l. 5* Co[25]istr[44]r quietus qu[35

33 25]i c. v[80]r serva//us 35

34 105]i fortissimi f[*elicissimi* 35

35 105]ituri pro orbis [38]qiq[8

vac. 7 l.

36 102]e correxerit [42]us [5

37 100]bus n[*ost*]ris[45 *Ro*]manum imperiu[*m* 5

38 100]//////[55]//////////////[5

39 120 *h*]oc quoque contu[5

40 120] [5

41 [120 . . . *imp. Caesari L. Septimio Severo Pio Pertinaci A*]ug. Arabico Adiab[*enico*

42 [*Pa*]rthico maximo [*et imp. Caesari M. Aurellio Antonino Pio Aug.* 110 /////// *fier*]i soliti sunt int[*er*

43 *c*]entum et decem [*annos* 110 *om*]nia collegia sacerd[*otum*

44 *e*]t senatores qui quo[110 *fer*]iasque servandas[5

45 diebus quibus tam sol[*lemni* 110]a occupaverit, accus[*atori-*

vac. l. 15

46 bus repetendi reos su[*os* 120] [5

47 [*Ce*]nseo commentarium lud[*orum* 120] sunt consecrent[*ur et in*

vac. l. 15

48 eas quoque res pecuniam [110] [5

49 Idibus Novembribus in Palat[*io* 100] rom[25

50 Crescens Calpurnianus, C[100] quin m [25

vac. l. 7

51 Atulenus Rufinus [100]umo an[25

52 administrationem tempor[100]prius p[25

53 fieri conveniret, esset fi[. . . . 100] *vacat versus extremus* [

54 *vacat versus primus* [ ] *vacat versus extremus* [

---

tissimi f || *ituri peo orbis* || *e correxerit* || *bus nostris* || ///// ||, in editione Romana repraesentatum in fine tabulae *B*, ita adiungendum esse praecedentibus indicaverunt amici Romani.

35 Hinc (vide ad v. 38) accedit ad finem versuum fragmentum quod incipit QIQ, desinit v. 48 in versu non scripto.

36 in. ·IVS lapis.

38 Lituram, in quam finit frustulum incipiens RIDV, cum videatur continuare litura, quae occupat fragmenti incipientis QIQ versum quartum, hoc superioribus sic ut supra factum est coniunxerunt amici Romani.

39 in. /IOC lapis.

42 Hinc accedit ipsa fere versuum principia habens fragmentum quod incipit RTHICO·MAXIMO perveniens ad v. 57. — 1 ante SOLITI certa.

49 Hinc accedit ad finem versuum fragmentum quod incipit ROM perveniens ad v. 56.

55 Imp. Caes. divi Marci Antonini [*Pii Germanici Sarmatici f. divi Commodi frater divi Antonini Pii nep. divi Hadriani pronep., divi Traiani Parthici abn., divi Nervae adn.*] 125 L. Septi[*mius Severus Pius Pertinax*
56 Aug. Arab. Adiab. Parthi[*cus max. et imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius* 130 *Aug. . . . . . . imp. Caes.*] L. Sept[*imi Severi Pii Pertinacis Aug.*
57 Arab. Adiab. Parth. m[*aximi filii*

II (ed. Rom. tab. D fr. IV et V).

1 !!!!![ ]ivi
2 60 *a. d.*] XVII kal. Ma[*ias* 10 *de epistula*] ab impp. missa act. in haec verb[*a:*] *vac. 4 l.* Im[*p. Caes.*
3 *L. Septimius Severus et imp. Caes. M. Aurellius Ant*]oninus Pii Augg. XV vir. co[*lleg*]is sa[*lutem*]. Si vobis videtur, VIII kal. Iun. pro[*xi*]mas conven[*ite in Palatio in aede Apollinis*
4 *ad sortiendum qui quibus locis in tribunalibus suffime*]nta populo distribuere debeant. Valete, c[*oll*]egae carissimi nobis. Pompeius Rusonianus ma[*g. legit* (?): *Imp. Caes.*
5 *L. Septimius Severus et imp. Caes. M. Aurellius Anto*]ninus Pii Augg. XV vir. collegis salutem. Si de is diebus ac noctibus consulitis, quibus ludos saeculares ed[*i oportebit* 25
6 32 *Simul quib*]us odoribus supplicare matronae debeant statuemus. Valete, collegae carissimi nobis. Pompeius Ruson[*ianus mag. legit?*
7 i[. . . 30 . . *a. d. VIII k.*] Iun. in Palatio in aede Apollinis collegium convenit ad sortiendum, qui quibus locis in tribunalibus su[*ffimenta populo distribuere deberent.*
8 sub [. . . . . . 30 *Adfuerunt imp. Caes. L. Sep*]timius Severus Pius Pertinax Aug. Arab. Adiab. Parth. max. et imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius Aug. *vac. 3 l.* [*Noni-*
9 us M[*ucianus?* 28 *Poll*]ienus Auspex, Manilius Fuscus, Cocceius Vibianus, Atulenus Rufinus, Aiacius Modestus, Fabius Magnu[*s, ... Pompeius*]
10 Rusonianus mag., [. . . 20 *Crescens Calpu*]rnianus, Cassius Pius Marcellinus quaestor desig., Ulpius Soter cós. desig., Venidius Rufus [*cura*]t. albei [*Tiberis, Fulvius*

II Coniunxerunt fr. duo IV et V editores Romani ita ut supra indicavimus, ut prius perveniat ad v. 1—13, posterius versuum fere principia habens ad v. 7—29 respondeatque huius versus primus versui illius septimo. Posterius cum comprehendat frusta tria, ea quomodo olim cohaeserint, ostendit v. 20 restitutionis certae.

1 ACT lapis. — inter 1 fin. et 2 princ. deficere litteras c. 40, inter 4 fin. et 5 princ. litteras c. 30 aiunt H. et V.

8 in. SVB visum est esse Huelseno potius quam SVL vel SVP.

vac. 3 l.

11 Granianus q. Augg. [*sorticulis*] inspectis et in urnam missis sors habita est. In Palatio in tribunali Augustorum nn. quod [*est*

12 .... Salvius Tuscus; applicit[*um* ..... *in eo quod es*]t ad Romam quadratam Nonius Mucianus, Aiacius Modestus, Atul[*e*]nus [*Ru*]f[*i*]nus [. . . ., *O*-

13 [*fi*]lius Macedo; ante aedem [.. 35 ..] F[*ulvius*] Fuscus, Vetina Mamertinus; ante ae[*dem* ..... *Coccei*-

vac. 4 l.

14 us Vibianus. Sortib[*us ductis* *eodem die edictum propositum est in haec verba:* 150 *Imp. Caes., divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filius, divi Com*-

15 modi frater, divi Antonin[*i Pii nepos, divi Hadriani pronepos, divi T*]raiani Parthic. ab[*nepos, divi Nervae adnepos L. Septimius Severus Pius Pertinax Aug. Arab. Adiab. Parthicus max. pont. max. trib.,pot. XII imp. III cos. III*

16 pat. patr. et imp. Caes. M. Aure[*llius Antoninus Pius Aug. tr. pot.*] VII cos. *//////* [...... *imp. Caes. L. Septimi Severi Pii Pertinacis Aug. Arab. Adiab. Parth. maximi filii, divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nepotes,*

17 divi Antonini Pii pronepotes, [*divi Hadriani abnepotes, divi*] Traiani Parthici et divi Ne[*rvae adnepotes cum ceteris XV viris s. f. dicunt.* 100 *Ludos saeculares septimos*

18 celebraturi admonemus Quir[*ites*] m[20]ma conveniatis, quo diebus quoque [*noctibus tribus ad ea sollemnia conveniendum erit* 95

19 Quo laetitiae publicae fructus a[*d un*]iversos [*cives perveniat, l*]udis saecularibus, quos edituri sumus, placere [90 *reorum*

20 nomina abolenda ita uti pos[*t d*]iem tricensimu[*m accusatoribus eo*]s re-[*p*]etendi ius sit, edicendum existima[*vimus* 85

21 sit ratio, admonemus Quirit[*es d*]ominos urbano[*s et* 21 *eos quoq*]ue qui mercede habitant in noctibu[*s feriarum illarum ut una cum* 85 *mili*-

22 tibus nostris circumeuntibus [*reg*]ionum tutelam [*diligenter administrent. A. d.*] VII kal. Iun. impp. Severus et A[*ntoninus Augg.* 65 *in Palatio*

23 in area aedis Apollinis. Ubi cu[*m a*]dscendissen[*t in tribunal,* 28] suffimenta dederunt[85 *equestri ordi*-

24 ni et plebei populoque Roma[*no. I*]bi relictis [32 *Ulpio Sote*]re cos. designato, Pollieno [*Auspice* 80

25 ceteri XV viri praetextati [*que*]m quisq[*ue locum sortitus est,* 35 *ibi in tribunal ascenderu*]nt et suffimenta populo div[*iserunt* 80

---

13 F (vel T) ////// FVSCVS.

18 ·A CONVENIATIS.

22. 23 sic: VII · KAL · IVN | IMPP
NIO | \ · SVFFIMENTA

26 *S*]everus et Antoninus Au[*gg. nn.*] //// [40]eoru[*m* 10]et suff[*i-menta populo diviserunt* 80

27 //ant suffimenta divi[*serunt* 150

28 *L. Sep*]timius Severus Piu[*s* 150

29 12 *Nonius Mu*]cianus, Au 150

III (ed. Rom. tab. E fr. VI. VII. VIII et tab. H *M* 1).

1 [*Fulvius*] Gran[*ianus* 160

2 Pompeius Rus[*onianus mag.* 140]o /// m[16

3 a VIIII in XII C[140 *C*]assius M[*arcell*]inus [//////

4 nes, Ulpius Sot[*er cos. desig.* 140]manus[ ]omus cum [*p*]opu-

5 lo plebeiq[*ue* 140]us aebornis religionis

6 causa in ea[130]no[6]applicasset, Severus

7 tunc pra[*eit in haec verba:* 130 · *Iuppit*]er [*optime m*]axime, Iuno regina,

8 bone pulch[*er*] Apo[*llo* 130]iqu[7 *pie*]ntissimosque

9 habeatis et libent[*er* 130] /// [*Iuliae*] *A*ug. matri castror.

10 reique publicae[130]os[10 *procu*]raverunt

11 Inde ad tribunal proc[*esserunt* 130]ca[10 *in tri*]bunali ad-

12 scenderunt et '[130]aris m[11 *magist*]ratibus eques-

13 tre ordin / ' [130]in coru[10]ositis

14 Inde XVvir m[130 *trib*]unali ad[*scenso f*]ruges quae a po-

15 pulo plebe m[130 *Pompei*]us Ru[*so*]nian[*us*] magister Tarentum

16 lustravit s[130 *lus*]trandi piandique saecularis sacri

17 ludorumqu[*e causa, qui edentur imp. Caes.* 130 *L. Septimio Severo Pio Pertinace Aug. Arab. Adiab. Parthico maximo et imp. Cae*]s. M. Aurellio Antonino Pio Aug. // •

18 ////// [130 *quod faus*]t. felix salutaraeque sit

19 Imp. Caes. L. Septim[*io Severo Pio Pertinaci Aug.* 130 *Arab. Adiab. Parthico maximo et imp. Caes. M. Aurellio Antonino Pio Aug.* //////] quorum iussu mandatuque hanc

20 rem divina[*m* 130]i possint lustre/////is purgetis

---

26 sub ET v. 25 cernitur ⌐ORV.

27 sub SVFF v. 26 vestigia incerta ''.

III Fragmentum ed. Rom. VI prima versuum elementa continens et VII continens postrema quomodo ordinanda sint, apparet; pervenit illud ad v. 1—91, hoc ad v. 2—35 et in frustulo separato ad v. 39—43. Denique ad v. 77—80 Huelsen et Vaglieri viderunt adiungendum esse frustulum paucarum litterarum ed. Rom. tab. H *M* 1. Ex parte media videtur superesse fragmentum editionis illius VIII secundum eosdem relatum ad v. 75—85.

5 vestigia IN supra NO v. sequentis.

20 LVSTRE//⁻ (vel I)⌐////IS

21 quam optim[*e* 130]*///////* imper[4]su///ique

22 eorum lus[*tr* 130]us ius fas meliusque fuit h[*unc*] locum

23 lustrari p[132 *o*]ptimoque ritu ab omni conta-

24 mination[*e* 132]mo Aug *//////////*

25 imperio[132] *vac. l. 20*

26 Imp. Caes. divi[*Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici f., divi Commodi frater, divi Antonini Pii nepos, divi Hadriani pronepos, divi Traiani Parthici abnepos, divi Nervae adnepos L. Septimi*]us Severus Pius Pertinax

27 Aug. Ar[*ab. Adiab. Parthic. max. et imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius Aug. /////// imp. Caes. L. Septimi Seve*]ri Pii Pertinacis Aug. Arab.

28 Adia[*b. Parthici maximi filii, divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici n., divi Antonini Pii pron., divi Hadriani abn., divi Traiani et divi Nervae adn. cum ceter*]is [*XVvir*]is [*s.*]f. dicunt *vac. 10 l.*

29 Ordinem[120 *c*]ommu[4]pasioc// populi

30 Rom[*ani* 120 qui praece[8]o susce-

31 per[120 *in tribunali*]bus suis dist[*r*]ibu[3]prae-

32 tex[*tat* 125 'ctis secunda pe[3]am

33 sacr[125 *M*]arcelli porticum

34 tio[130 *rip*[am Tiberis laurum

35 cii[135 *virginibus Vesta*]libus Numisia

36 Ma[*ximilla et Terentia Flavola* 145

37 an[145

38 Iuppiter[*optime maxime* 145

39 da[140] Aug.

40 po[*nt. max.* 140]motor

41 um[140 *uti*] vobis

42 in i[*llis libris* 140 *i*]mpe-

43 riu[m 140 *p*]ace

44 ta[145 *imperium maiestatemque P. R. duelli domique au-*

45 xit[*is* 145 *et uti huius sacrifici accep-*

46 tric[*es sitis* 145

47 haru[*m rerum ergo* 145

48 et in[145

49 tri[145

50 tiae[145

51 In omni[145

52 Moerae uti v[*obis in illis libris scriptum est* 145

53 p. r. Q. XVv[*iris mihi domo familiae* 145

54 additis in[145 *uti huius*]

---

29 ƆMMV///ꓒASIOCꓕꓕ POPVLI.

55 sacrifici[*acceptrices sitis* . . . *immolanda estote*] 145 *harum rerum ergo macte hac*

56 fitote vo[*lentes propitiae p. R.* 145 *Pom-*]

57 peius Rus[*onianus magister* 145 *Ulpi-*]

58 us Soter c[*os. desig.* 145

59 Severus m[145

60 non erat[145

61 structi[145

62 vem quae[144

63 rum arg[143

64 haec verba[142 *per-*]

65 vigilium c[141 *Iulia Aug.*]

66 coniuge im[*p.* 140

67 isdem verbi[*s* 145

68 prout quis f[145

69 in ara lignea[145

70 Aug. sumpta t[145

71 catione ita pr[*recatus est*: 158

72 um maiestat[*emque populi R. Q.* 160

73 dexteram hos [159

74 acceptor sis bo[157

75 tiam iussit qu[17 *p*]ro sal[*ute* 135

76 et in secundo [18 *quindeci*]m vir. pur[135

77 tus est *vac. l. 2* Iup[*piter o. m. uti tibi in il*]lis libris scrip[*tum est* 30] i libi[95

78 mihi domui f[*amiliaeque* 20]ius obtemper[25] mox har[*usp*]icatione i/i [95

79 pulchr[*o*]rum [20]ro pilum de fron[*te*] hos[*tiae*] secavit [*et ac*]cita corona praeeunte Antonino A[*ug* 95

80 30]onis dandis esto fito volens propi[*t*]ius p. R. Q.. XVvir. collegio, mihi domui fa[*miliae* 95

81 30]ibus per publicos collegi suscepit ternaque aram adsparsit. Deinde inc[95

82 30]re imperavit his verbis: impero vobis aquam integram petatis, qua divis[95

83 35] boum pulchrorum immola[*ndorum* 20]u coronis 95

84 35]o splanchna redder[*e* 25 *i*]ta pr[*ecatus est?* 95

85 35 *spla*]nchna. *vac. l. 4* Ibi m[130

86

68 fin. F vel H.

76 PVR\A videtur esse in lapide.

78 fin. I|.

81 in. \PIBVS.

87 e[159

88 se[158

89 qua[157

90 vo[156

91 t[159

IV (ed. Rom tab. F fr. IX et tab. H, *H*.

1 125]d q[55

2 120]a in ara / [52

3 10]aqua sparsa[90]non erat, adscenderunt [50

4 6]d sellisternia sua o[80]praetextis sumptis et coronis[50

5 *praeeun*]te Antonino Aug. filio [15]sque rem divinam fece[*ru*]nt ad[7
27]br(?) exta adsistentibus G[*eta Caes.*] et pr. pr. et ceteris v. [50

6 13]iva cultrum op[6 *p*]otorium et pateram cum vino retinente praecatione / / / / / / / / / immol[*avit I*]unoni reginae vaccam alb. Graeco Achivo rit[*u* 60

7 35 *u*]ti tibi bove femina pulchra sacrum fiat, te quaeso precor[*que*] uti 95

8 [*postquam*] Iovi o. m. inter [*lucos? sac*]rificaverunt cum Auggg. Fabius Magnus, Aiacius Modestus, ib[*i religio*]nis causa epul[*ati sunt* 40 *cum*

9 *XV*] viris ante cellam Iunon[*is regin*]ae venerunt ibique Severus Aug. Iuliae Aug. matri castror. con[*iugi Aug. et*] matronis CX [40 *adstantibus Numisia*] *vac. 4 l*

10 Maximilla et Terentia F[*la*]vola [*v*]irg. Vest. praeit in haec verba: Iuno regina, ast quid est [*quod melius*] siet p. R. [*Q., permitte, uti oremus te matres familiae CX* 30 *p. R.*] Q. nupt[*ae obse-*

11 cremusquae, uti tu im[*peri*]um maiestatem[*que p. R. Q. du*]elli domique auxis utique semper Latinu[*m nomen tueare* 55 *faveasque*] p. R. Q. legionibu[*sque*

12 p. R. Q. remque publicam p. R. Q. salvam serve[*s* 11]faxis sisque volens propitia p.[*R. Q., XV viris s. f., nobis domibus familiis* 60 *Haec matres familiae CX*] p. R. nuptae genib[*us nixae*

vac. 6 l.

13 precamur o[*r*]amus obsecramusque. [12 *m*]atronae Fl. Pollitta Manili[65] Atili Severi, Rufria[. . . . . *Cal-*]

4 SVAOL vel OD lapis.

5 -NADRSXTA- lapis.
IISI supra O·M versus sequentis, ~OVI infra CVLTRVM v. praecedentis.

8 'IB videtur esse post MODESTVS' Huelsen. — Ad v. 8. 9. 10 adiunxi parvum fragmentum ad Rom. tab. H, *H*: || *nis causa epul* || *matronis cx* || *siet pr* ||

14 purn[*i* . . . .]mi, Statilia M[5]aru[13]nia Laeta Enni Marcian[*i*, 60 *C*]aecili Aristonis, Ve[8

15 tu[8]ia Pia Tib. P[20 *A*]viti, Lu[5]clia[65 *P*]onti Paulini, Maci[8

16 9 *Ma*]urici, Fufid[*ia* 100 D]emetri, Crepere[*ia* 12

17 125]Pontia Paulina[12

18 125]nis, Cl. Eudaem[12

19 125]ia Atti Rufin[*i*, 12

20 125]Festi, Postumia[12

21 125]a Calpurni Front[12

22 125]ensia Polla Ci[12

23 125]a Ca[3]iu[15

V (ed. Rom. tab. F fr. X).

1]illa Valeri C / / ci

2]ucu//i, Iulia Taria Strat[

3]nia / / / / /ana Ulpi Pompeian[*i*], Domitia Flaccilla[

4]i, Ta//a Cornelia Asiana Nummi Faustiniani, C[*l*.] Dryantilla Plato[*ri*

5]Virbiana Flavi Drusiani, Caesennia Tusidiana Livi Rogati, Claudia Vi[

6]Campani trib., Octavia Athenais Flavi Clementis trib., Semproni[*a*

7]ini primi pil., Aelia Gemellina Armeni Iuliani, Antonia Tironilla Iuli Max[*im*

8 *sellistern*]ia eodem more per easdem matronas habita *vac. l. 8* Item XV viri s.[*f.*

9]onus pr., Aiacius Modestus, Ofilius Macedo, Nonius Arriu[*s*] Mucianus[

10 *Sae*]vinius Proculus, Fulvius Granianus q. Augg., Gargil[*ius*] Antiq[*uus*]

11 *sacrificio Terrae matri oblato publi*]co interfuerunt. *vac. l. 8* No[ ]c

12]cinni[

VI (ed. Rom. tab. C fr. III pars prior).

1] quod cu//m hoc et [

2]ulisset ad//iprae au[

3 *M*]artias edi[*ct*]um proposi[*tum est in haec verba* 35] *vac. 6 l* [25

IV, 15 post VITI aut Iv aut Lv.

VI Fragmentum ab editoribus Romanis collocatum in fine fragmenti nostri primi Hüelsenus et Vaglierius fabri Bernardini sollertia admoniti nuntia-

4 *Imp. Caes. divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici f., divi Commodi frater, divi Antonini*] Pii nep., divi [*Had*]riani pron[*ep., divi Traiani Parthici abn., divi Nervae adn. L. Septimius Severus Pius Pertinax*

5 *Aug. Arab. Adiab. Parthicus max.* 46 *et imp. Caes. M.*] Aurellius An[*toninu*]s Pius Au[*g.* 40 *imp. Caes. L. Septimi Severi Pii Pertinacis Aug.*]

6 *Arabic. Adiab. Parth. maximi f., divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nep., divi Anto*]nini Pii pronep., [*divi Hadr*]iani a[*bnepotes, divi Traiani Parthici* 60 *et divi Nervae adnepotes cum ceteris XVviris s. f. dicunt*]

7 60]m providentia[10]cta[65
8 60]rum ea quae it[30] . . . [65
9 60]a sit ut in [80
10 60]o primum [80
vac. 5 l.
11 60] [80
12 60] deum [80
13 60] mura [80
14 65]n[80

VII (ed. Rom. tab. G fr. XI).

A

1 /iii m[
2]a sua sicu[
3]s Maximus, ' / [
4]'anus, Umbilius[
5]ulanius Baebius M[
6]lia Crispina Arri Ant[
7]Maxima Iuniana Flav..[
8]Nepotiana, Domitia Diotim[
9]erunt in theatro ligneo lud[
10]u Augg nn. et Getae[

margo

B

..ibus suis ..

margo

verunt propter litterarum parvitatem et deformitatem nullo modo eo loco posse fuisse, sed pertinuisse ad anticae partem imam eo collocatum fere loco ubi nunc editur.

VII Utrumque fragmentum olim collocatum fuisse in cippi anticae parte extrema efficitur ex margine qui infra cernitur.

VIII *A* (ed. Rom. tab. G fr. XII).

1 22 *cur.*] alv. Tiber, Saevin[*ius Proc*]ulus, Fulvius Fusc[*us Grani*]anus q̄. Aug[*g.*,

2 22 *Ulpius Sote*]r cos. desig.; in odeo [*Pompeius*] Rusonianus magist[*er. Vetin*]a Mamertin[*us*,

3 20 *Cassius Piu*]s Marcellinus q̄. d[*esignatu*]s, Crescens Calpur[*nianus*; *i*]n theatro [6

4 20 *onu*]s pr., Aiacius Modest[*us*, *Ofilius*] Macedo, Nonius Arri[*us Mucia*]-nus *vac. l. 4* [

5 *edictum pr*]opositum est in ha[*ec verba*:] *vac 6 l.* Imp. Caes. di[*vi Marci Antoni*]ni Pii Ge[*rm. Sarm*

6 *filius, divi Commodi frate*]r, divi Antonini Pi[*i nep.*, *di*]vi Hadriani pronep[*os*, *divi Traia*]ni Parthi[*ci*

7 *abnepos, divi Nervae adnep*]os L. Septimius [*Severus Pi*]us Pertinax Aug. [*Arab. Adia*]b. Parth. m[*ax.*

8 *pont. maximus*, *trib. potesta*]t. XII, imp. XI, cos. II[*I*, *p. p. et im*]p. Caes. M. Aurelli[*us Antoni*]nus Pius Au[*g.*

9 *trib. pot. VII*, *cos.* !!!! *imp. Caes.* 25 *L. Septimii Severi*] Pii Pertinacis Au[*g. Arabici A*]diab. Parth. [*max. f.*,

10 *divi M. Antonini Pii Germ. Sarm. n*]epot., divi AntoniniPii pr[*onep.*, *d*]ivi Hadriani a[*bnepot.. div*]i Traiani

11 [*Parthici et divi Nervae adn. c*]um ceteris XVvir. s. f. dic. Cum[5] Iun. proximas [9 *p*]orcum m

12 30]die ne quis dissignator eu[*m* 4]s ea loca duxi[*sse velit pr*]o-poni v[

13 30]pem theatris ludi honor[*ari* . *pr*]aeside[9] sicut supr[*a*

14 36] !!!!!!! cum pr. pr. [6] XVvir [9] e e Palatio [

15 40 *p*]ulvinar prae[6] !!!!! [9] sistente imp [

16 40]uerb. f[10] a pa[9]ra pulvinari[

17] '' [12 *po*]rc[*um*, *Iunoni*] Reginae vac[*cam*

18]m porcum [

19]molavit im[

20 *aeb*]orneos r[

21]fes[

22]i sa[

23] puel[

VIII in latere cippi collocatum fuisse efficitur ex versibus multo brevioribus; lapidis autem pars non scripta quae cernitur supra scripturam ostendit tenuisse haec fragmenta in latere locum summum.

9 vestigia talia ᴖIᴖ sub COS II v. 8.

13 traditur ᵀAESIDI.

Cocceius Vibianus II, 9. 14.

Sex. Cocceius Vibianus procos. provinciae Af. (in Byzacena, C. VIII, 84); *Sex. Cocceius Vibianus XV[vi]r proc. p. A.* (Romae *Bull. comun.* 1873 p. 71; vidit Huelsen).

Crescens Calpurnianus I, 50. .... rnianus II, 10. Crescens Calpur... VIII *A*, 3.

M. An[tius] Crescens Calpurnianus ... procos. prov. Maced., XVvi[r s.] f. (Romae C. VI, 1336; cf. Dessau eph. ep. 7 p. 355); *M. Antius Crescens Calpurnianus v. c. pontif. Volkani et aedium sacrar.* a. 203 (Ostiae C. XIV n. 324. 325).

Fabius Magnus II, 9. IV, 8.

M. Fabius M. f. Quir. Magnus Valerianus ... XVvir s. f. (Clusii C. XI, 2106).

Fulvius Fuscu[s Grani]anus q. Aug[g.] VI *A*, 1; Fulvius Granianus q. Augg. VIII, 10; [Fulvius] Gran[ianus] III, 1; F[ulvius] Fuscus II, 13; .... Granianus q. Augg. IV, 11.

Gargil[ius] Antiq[uus] V, 10.

Cognomines viros, avum fortasse et patrem, reperies C. III S, 7394.

Manilius Fuscus II, 9; ..... s Fus[cu]s I, 6 mag. collegii (a. 203) [hic potius quam Fulvius Fuscus]; .. Fuscus? VIII *A*, 27.

Legatus Aug. Daciarum a. 191 (C. III, 1172); *cos. II ord.* a. 225.

Nonius Arrius Mucianus V, 9; Nonius Arri.....nus VIII *A*, 4; Nonius Mucianus II, 12; ......cianus II, 2; ...us M... III, 9(?).

M. Nonius M. [f.] ... Arrius Mucianus cos. (ord. a. 201), *XVvir sac. f.* Veronae C. V, 3342.

Ofilius Macedo V, 9; ....lius Macedo II, 13; .... Macedo VIII *A*, 4.

Ofillius Macedo in fistula urbana (Lanciani *acque* n. 504); equestris dignitatis vir cognominis in titulo Nicopolitano C. I. Gr. II p. 983 n. 1813 *b*.

[Poll]ienus Auspex II, 9; Pollienus ... II, 24.

A. Poll(ienus) Auspex legatus Moesiae inferioris imperante Severo (Ἀ. Πολ. Αὔσπικος vel Ἀ. Πολλ. Αὔσ. in eius provinciae nummis Borghesi opp. 2, 232; *Zeitschrift für Numismatik* 11 p. 44); *Pollenius Auspex* frater Arvalis imperante Commodo (Henzen Arv. p. CXCIII); Ἄσπαξ patruus Pollenii Sebenni (apud Dionem 76, 9). Cf. *Ti. Iulius Pollienus Auspex* (C. VIII, 2743).

Pompeius Rusonianus mag. a. 204 II, 4. 6. 10. III, 2. 15. 56. VIII *A*, 2.

Pompeius Rusonianus cos., XVvir sacris faciendis (Gabiis C. XIV, 2790); *Iulius Pompeius Rusonianus* (fistula urbana *Bull. comunale* 1887 p. 9).

[Sae]vinius Proculus V, 10; Saevin[ius Proc]ulus VIII *A*, 1.

Saevinius Proculus trib. laticlavius in titulo a. 199 C. VIII, 2437.

Salvius Tuscus II, 12.

Ulpius Soter cos. desig. II, 10; ...r cos. designatus II, 24; Ulpius Sot.. III, 4; ..us Soter c... IV, 58; ...r cos. desig. VIII *A*, 2.

Accedunt fragmenta minora in ordinem supra formatum non recepta. In editione Romana ea sunt in tabula H, scilicet 1 = I — 2 = L — 3 = M 2 — 4 = M 3 — 5 = M 4 — 6 (in lapide naturae diversae) = N. 7. 8 in eam non sunt recepta.

1	*2*	*3*	*6*		*7*
1 IQI	1 ᴗ	emq	]ando		\um
2 orem	2 lum	*4*	]		
3 ' '	3 is cons	ri	pe	*margo*	*8*
	4 ıcibus c	*5*	]diupi		ne
	5 oct (s)	L	]nc / t (?)		
		es	]uro		

Acta collegii, nisi decipiunt quas habemus reliquiae, magis in edictis versantur quam in collegii decretis, videnturque illa passim ita referri, ut decretum a quo pendeant praetereatur. Quocum aliquatenus convenit edicti forma mutata: scilicet cum in actis Augustis *XVviri dicunt* (supra p. 244), hic Augusti duo et Caesar *cum ceteris XVviris s. f. dicunt* (ita plane VIII *A*, 5—11 eodemque ducunt vestigia reliqua, ut III, 26—28), quo rerum publicarum mutatio clare indicatur. Eodem referemus quod senatus ludos non tam faciendos decernit quam petendum ab imperatoribus ut faciant (I, 28), magister Tarentum lustrans ait rem divinam facere se *iussu mandatuque* imperatorum (III, 19).

Convenit collegium *in Palatio in aede Apollinis* (I, 49. II, 7).

Magistri collegii annui cum Augusti aetate quinque numero essent (supra p. 243), sub Severo unus collegio praefuit.

Numerum collegarum eatenus tantummodo licet definire, quod sacris adfuerunt sacerdotes connumeratis Augustis duobus et Geta Caesare circiter quattuor et viginti, qui sunt hi, senatorii ordinis omnes, unde etiam dicuntur *c. c. v. v.* (I, 26. 29), licet qui inter eos est quaestor designatus Cassius Pius Marcellinus, sententiae ferendae ius eo tempore non habuerit. Adieci locos ubi iidem praeterea nominantur, usus in ea re adiutorio Hermanni Dessau.

Aiacius Modestus II, 9. 12. IV, 8. V, 9. VIII, 4.

Q. Aiacius Modestus c. v. in fistula urbana (Lanciani *acque* n. 163; Borghesi opp. 4, 185); *Q. Aiacius [Mo]destus Crescentia[nus] leg(atus) G(ermaniae) s(uperioris)* inter a. 209 et 211 (Grofskrotzenburg C. I. Rhen. 1432 collato Zangemeistero *Rhein. Jahrb.* 75 p. 141).

Atulenus Rufinus I, 50. II, 9. 12.

Au.... II, 29.

Cassius Pius Marcellinus quaestor desig II, 10. [C]assius M[arcell]inus III, 3. .....s Marcellinus q. d.... VIII *A*, 3. ...rcelli... IX *B*, 2.

L. Cassius Marcellinus leg. Aug. pr. pr., cos. des. (Aquinci *arch.-epigr. Mitth. aus Oestreich* 14, 68 = C. III S 10470)

Cocceius Vibianus II, 9. 14.

Sex. Cocceius Vibianus procos. provinciae Af. (in Byzacena, C. VIII, 84); *Sex. Cocceius Vibianus XV[vi]r proc. p. A.* (Romae *Bull. comun.* 1873 p. 71; vidit Huelsen).

Crescens Calpurnianus I, 50. .... rnianus II, 10. Crescens Calpur... VIII *A*, 3.

M. An[tius] Crescens Calpurnianus ... procos. prov. Maced., XVvi[r s.] f. (Romae C. VI, 1336; cf. Dessau eph. ep. 7 p. 355); *M. Antius Crescens Calpurnianus v. c. pontif. Volkani et aedium sacrar.* a. 203 (Ostiae C. XIV n. 324. 325).

Fabius Magnus II, 9. IV, 8.

M. Fabius M. f. Quir. Magnus Valerianus ... XVvir s. f. (Clusii C. XI, 2106).

Fulvius Fuscu[s Grani]anus q. Aug[g.] VI *A*, 1; Fulvius Granianus q. Augg. VIII, 10; [Fulvius] Gran[ianus] III, 1; F[ulvius] Fuscus II, 13; .... Granianus q. Augg. IV, 11.

Gargil[ius] Antiq[uus] V, 10.

Cognomines viros, avum fortasse et patrem, reperies C. III S, 7394.

Manilius Fuscus II, 9; ..... s Fus[cu]s I, 6 mag. collegii (a. 203) [hic potius quam Fulvius Fuscus]; .. Fuscus? VIII *A*, 27.

Legatus Aug. Daciarum a. 191 (C. III, 1172); *cos. II ord.* a. 225.

Nonius Arrius Mucianus V, 9; Nonius Arri..... nus VIII *A*, 4; Nonius Mucianus II, 12; ...... cianus II, 2; ... us M... III, 9(?).

M. Nonius M. [f.] ... Arrius Mucianus cos. (ord. a. 201), *XVvir sac. f.* Veronae C. V, 3342.

Ofilius Macedo V, 9; .... lius Macedo II, 13; .... Macedo VIII *A*, 4.

Ofillius Macedo in fistula urbana (Lanciani *acque* n. 504); equestris dignitatis vir cognominis in titulo Nicopolitano C. I. Gr. II p. 983 n. 1813 *b*.

[Poll]ienus Auspex II, 9; Pollienus ... II, 24.

A. Poll(ienus) Auspex legatus Moesiae inferioris imperante Severo (Α. Πολ. Αὔσπικος vel Ἀ. Πολλ. Αὔσ. in eius provinciae nummis Borghesi opp. 2, 232; *Zeitschrift für Numismatik* 11 p. 44); *Pollenius Auspex* frater Arvalis imperante Commodo (Henzen Arv. p. CXCIII); Ἄσπαξ patruus Pollenii Sebenni (apud Dionem 76, 9). Cf. *Ti. Iulius Pollienus Auspex* (C. VIII, 2743).

Pompeius Rusonianus mag. a. 204 II, 4. 6. 10. III, 2. 15. 56. VIII *A*, 2.

Pompeius Rusonianus cos., XVvir sacris faciendis (Gabiis C. XIV, 2790); *Iulius Pompeius Rusonianus* (fistula urbana *Bull. comunale* 1887 p. 9).

[Sae]vinius Proculus V, 10; Saevin[ius Proc]ulus VIII *A*, 1.

Saevinius Proculus trib. laticlavius in titulo a. 199 C. VIII, 2437.

Salvius Tuscus II, 12.

Ulpius Soter cos. desig. II, 10; ... r cos. designatus II, 24; Ulpius Sot.. III, 4; .. us Soter c... IV, 58; ... r cos. desig. VIII *A*, 2.

Venidius Rufus [cura]t. albei [Tiberis] II, 10; .... [cur.] alv. Tib. VIII *A*, 1.

Q. Venidius Rufus leg. Augg. pr. pr. praeses provinciae Syriae Phoenic. a. 198 (C. III, 205. III S 6723).

Vetina Mamertinus II, 13; ... a Mamertin .. VIII *A*, 2; Vetina Mamer ..... VIII *B*, 3.

Cf. L. Vetina Priscus C. III, 430.

.... onus pr. V, 9; ... s pr. VIII *A*, 4.

... rom ... I, 50 (?).

... manus III, 4 (si huc pertinet).

... nes III, 4

Publicorum collegi mentio fit III, 75.

Imperatorum duorum nomina solita sunt nec variant: scilicet pater dicitur *imp. Caesar L. Septimius Severus Pius Pertinax Augustus Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus*, filius *imp. Caesar M. Aurellius* (sic semper) *Antoninus Pius Augustus*, nisi quod in epistularum inscriptionibus post duo nomina adscribitur tantummodo *Pii Augg.* (II, 2. 5) et interdum ea breviantur, ut II, 22. 26: *impp. Severus et Antoninus Au[gg.]* et IV, 9: *Severus Aug.* et III, 6: *Severus* et III, 73. IV, 5: *Antoninus Aug.* et I, 21: *Antoninus*.

Pater Severi, avus Antonini appellatur *divus Marcus Antoninus Pius Germanicus Sarmaticus* (sic fere VIII *A*, 5, unde supplendi sunt alii loci VI, 4. 6 cet.). *Divi Commodi frater* in Severo passim adest. Maiores reliqui adscribuntur more solito.

Tribunicia potestas in patre, quae est XII conveniens cum anno 204, enuntiatur I, 3. VII *A*, 8, in filio, quae est VII, enuntiatur II, 16, omittitur I, 4, ubi adest in patre.

Imp. XI in patre adicitur VIII *A*, 8, omittitur I, 3.

Cos. III in patre adicitur VIII *A*, 8, omittitur I, 3; *cos.* in filio adicitur II, 16, non enuntiatur *cos. des. II.*

Pontifex maximus in patre non superest nisi uno loco III, 40; *pater patriae* pater appellatur I, 27. II, 16; *fortissimus felicissimus* I, 27 (cf. I, 34). *Proconsul* nusquam adscribitur ideo quod per hos annos imperatores morabantur Romae [1]).

Getae Caesaris nomen, quod plene videtur fuisse *L. Septimius Geta nobilissimus Caesar*, scalprum non effugit nisi uno loco in versu anticae extremo VII *A*, 10: *Augg. nn. et Getae* ..., praeterea *G* ... erasum dignoscitur IV, 5. — Uxor Severi est *Iulia Aug. mater castrorum* III, 9. IV, 9.

Magistratum si qui sacerdos simul gerit, is ad nomen eius adscribitur ita fere ut fit in actis fratrum Arvalium (Henzen p. VI). Ita hic habemus non solum consulem designatum et praetorem, sed etiam quaestorem Augustorum, quaestorem designatum, curatorem alvei Tiberis. — Magis memora-

[1]) Arcus Severi dedicatus Romae eodem anno (C. VI, 1035) item proconsulatum tacet, quem habent tituli positi anno qui praecedit C. VI, 1033. 1034.

bile quod hic legitur IV, 5 sacrum factum esse, ab imperatoribus omnino, *adsistentibus G[eta Caes.] et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris v[iris clarissimis?]*, nam ita videtur solvendum esse, non *praefectis*, cum quod, hoc si significare voluissent, perscripsissent vel certe *praeff.* dedissent, tum quod probabile est Fulvium Plautianum, quem interemptum esse non a. 203, sed a. demum 205 ineunte Bormannus docuit (*Bull. dell' Instituto* 1867 p. 217), eo tempore solum praefecturam tenuisse (Hirschfeld *Verwaltungsgeschichte* I p. 230). Fastigium Plautiani luculenter indicatur hac eius cum Caesare Geta quodammodo aequiperatione, fierique adeo potest, ut in ipso exordio nomen eius adfuerit (vide ad I, 4. 5).

Ludi saeculares celebrati a. 204 cum Censorino c. 17 sint octavi, in actis (I, 1. 17) appellantur *septimi*, recte omnino exclusis quos Censorinus admisit Claudianis utpote ab alio cardine ductis (supra p. 238). Institutio illorum ludorum in relatione XVvirum refertur solita ratione ad annum urbis [*CCL*]*XXXXVII M. Valerio Spurio Ve*[*rg*]*in*[*io cos.*] (I, 14), quae est computatio Varroniana, eandemque secuti XVviri annum, qui ludos praecessit, appellant *nungentensimum quinquagensimum sextum* (I, 13). Ab institutione ludorum ad septimos hos item numerant annos DCLX (I, 15).

His in universum praemissis videamus, quantum admittit reliquiarum exilitas, de singularibus et primum quidem de exordio eo magis memorabili, quod cum deficiat in actis Augustis, hic quamquam pessime truncatum tamen aliquatenus superest.

Ut fiant ludi, collegium postulat a senatu, ad quem rem pertinere supra p. 244 declaravi. Decernit is de ea re anno qui ludos praecedit 203 (nam *anno sequenti* edi iubentur I, 28) ante diem Aug. 14 (id requirunt quae supersunt ex die senatusconsulti facti I, 5 *prid* ///////// *ias* vel *tas*).

Senatusconsulti forma longe recedit ab ea, quae etiam sub imperatoribus ad Pium usque obtinuit, quamquam quae facta sunt sub Hadriano de saltu Beguensi (C VIII, 270) et sub Pio de Cyzicenis (C. III S 7060) iam ad hanc declinant; id quod nuper ad Italicam repertum est factum de gladiatoribus extremis annis imp. Marci (Eph. VII p. 385 seq.) quatenus pervenit (desunt enim et prima et postrema) tam ad formam sub Pio usurpatam applicari potest quam ad hanc in senatusconsulto de ludis saecularibus observatam. Scilicet absunt a nostro testes ad scribendum adhibiti, quos habent duo senatusconsulta illa; absunt formulae sollemnes: *quod verba facta sunt* et *quid fieri placeret, de ea re censuerunt* item ibidem retenta; abest adeo, nisi omnia fallunt (neque enim I, 48 quicquam fuit post extrema verba sententiae), ipsum senatus decretum. Quae remanent relatio et sententia perscribuntur utraque verbis directis; illi praescribitur (I, 5. 6): *XVv*[*ir*]*i s. f. an*[*te*] *suggestum a*[*m*]*plissim*[*orum consulum consti*]*terunt, ex q*[*uibus Maniliu*]*s Fus*[*cu*]*s mag. collegii ex libello* [*l*]*egit*, huic (I, 25): *adque* (= *atque* potius quam = *ad quae*) *ita Calpurnius Maximus* [*v. c.?*] *ex manuario* (= ἐγχειρίδιον) *legit.* Viam ad hanc scribendorum decretorum formam parat iam senatusconsultum illud de saltu Beguensi descriptum scilicet *ex libro sententiarum in senatu dictarum*, quamquam ipsum non sententiam proponit, sed decretum; parat etiam magis

alterum de Cyzicenis, quippe in quo post testes pergatur: *sententia dicta ab Appio Gallo cos. des.*, quam verisimile est (nam sequentia desiderantur) perscriptam fuisse verbis directis, sicut perscripta certe est in Italicensi non habenti nisi partem sententiae. Solam sententiam, eam scilicet, quam senatus secutus est, referri inde confirmatur, quod inter se respondent loci duo de feriis servandis nominibusque reorum abolendis, prior I, 29. 30 pertinens ad causarum expositionem (*cum res ita se habeant*), posterior I, 44—46 ad decreti postulationem (v. 47 *censeo*), quorum cum prior in primae sententiae principio positus sit, secundus extremum fere locum in eadem teneat. adsensui ceterorum enuntiando locus nullus remanet.

Collegiis sacerdotum ius fuisse nuntiandi in senatu et verba ibi faciendi alibi exposui (*Staatsrecht* 3, 959). Faciunt id stantes ante consulem (l. c. 3, 960 n. 2).

Calpurnius Maximus, quem apparet primum sententiam dixisse, praeterea opinor ignotus quo iure id fecerit, ex iis quae habemus non apparet. Verisimile est ea aetate ex consularibus eum primam sententiam dixisse quem consuli praesidenti primum rogare placuisset (*Staatsrecht* 3, 976); fieri potest, quo ducit senatus consultum de Cyzicenis, ut is secundum antiquam consuetudinem primum rogarit potissimum consulem aliquem designatum et hac designatione iam quodammodo receptum inter consulares. Sed post nomen utrum in lapide fuerit *v. c.* an *cos. des.*, ignoratur.

Legit de scripto tam is qui verba facit quam qui sententiam dicit. Id quamquam in sententia certe non raro libera etiamtum re publica evenit (*Staatsrecht* 3, 980), hac aetate fortasse legitimum factum est itaque supersederi potuit aliquatenus opera notariorum.

Quamquam meliore aetate in curia sellae curules consulum ut ipsae supra subsellia eminebant, ita in plano videntur collocatae fuisse, certe neque alibi neque in narranda caede Caesaris dictatoris tribunalis intra curiam ulla mentio fit, iam ex hisce actis intellegitur aetate imperatoria consulum sellas duas collocatas fuisse in *suggestu*, idemque nunc videmus significari ubi Tacitus ait ann. 16, 30 reos stetisse *ante tribunal consulum*; quae verba antea non recte interpretatus sum (*Staatsrecht* 3, 932). Eodem item referemus quod Florus 2, 13 inter honores extraordinarios Caesari dictatori tributos *suggestum in curia* nominat; nam quamquam de Caesare erravit, cum Suetonius Caes. 76 in simili loco *sedem auream in curia* nominet, recte consuetudinem liberae rei publicae opposuit ei quae iu usu fuit aetati imperatoria. Gaium itaque cum reprehendit Dio 59, 26 propter *βῆμα ὑψηλὸν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, ὥστε μηδένα ἐξικνεῖσθαι*, non tribunal ipsum ei exprobrat, sed tribunalis altitudinem.

Quae proponuntur senatui decernenda, tralaticia omnia esse ostendit comparatio actorum Augustorum, neque multa suppeditant notabilia. Decerni potissimum de sumptibus cum ludorum (I, 23. 29) tum capite alio commentarii incidendi (I, 47. 48) consentaneum est. Sumptus etiamnunc facit *aerarium populi Romani* (I, 29) vel hac aetate a fisco diversum et a senatu administratum. Quod fiunt *communi e[xpensa]* (ita enim magis supplendum

I, 23 quam *communi* e[*x aerario*] transpositione a legitimo sermone aliena), non *publica,* inde videtur explicandum esse, quod, ut ait Ulpianus (Dig. 50, 16, 15), *bona civitatis abusive publica dicta sunt, sola enim ea publica sunt quae populi Romani sunt*, et lex Malacitana quoque data sub Domitiano paucis locis exceptis quae civitatis eius sunt, non publica dicit, sed *communia* (v. commentarium meum p. 457). Haec si recte posuimus, imperante Severo non re solum, sed etiam iure publico urbs Roma desierat populi Romani locum obtinere exaequata civitatibus reliquis; id cum notum sit ita se habuisse secundum ordinationem Diocletianam, admodum notabile est sic saeculo certe anticipari. — Decernuntur sumptus *in annum* (I, 23), scilicet proximum, nisi vocabulum id simileve excidit. Summa cum non videatur in ipso decreto determinata fuisse nec magis editoribus ludorum nominatim attributa, fortasse id ita accipiendum est XV virum collegio vel potius Augustis duobus et Caesari hoc decreto permitti, ut quam summam vellent ad eam editionem ex aerario acciperent.

Praeter sumptus decernitur de feriis per ludorum dies servandis (I, 29. 44), qua de re supra p. 272 diximus; de luctu feminarum minuendo (I, 30), quod item antea (p. 272) tractavimus; de abolitionibus, quo pertinent haec:

I, 29. 30: iis diebus quibus t[*am clari ludi celebrab*]untur, [*nomina quoque reo*]ru[*m*] aboleantur.

I, 45. 46 . . . . . . a occupaverit, accus[*atori*]bus repetendi reos su[*os*] . . . . .

II, 20: *reorum*] nomina abolenda ita, uti pos[*t d*]iem tricensimu[*m accusatoribus*] r[*ep*]etendi ius sit.

Haec satis explicat Papinianus (Dig. 48, 16, 8. 10): *Abolitio . . . publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem . . . Triginta dies repetendi rei divus Traianus utiles esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt et senatus censuit eas dies cedere, quibus quisque reum suum repetere possit.*

Post senatusconsultum quae sequuntur, ita lacera sunt, ut ad argumenti enarrationem in universum supra p. 277 expositam pauca habeamus singillatim adnotanda.

II, 1—6.

Haec si supersunt ex actis collegii diei Apr. 15, ea recesserunt a forma solita; neque enim primo loco dies positus fuit neque adscripti sunt praesentes nec relatum est decretum. Referuntur epistulae duae imperatorum, quarum priori praescriptum: . . . [*a. d.*] *XVII kal. Ma*[*ias de epistula*] *ab impp. missa act. in haec* [*verba*], alterius praescriptio intercidit; subscriptum utrique: *Pompeius Rusonianus ma*[*gister legit?*]. Epistularum scriptarum *collegis* altera XV viris diem et locum sortiendi de suffimentis dandis praefinit, ex altera intellegitur XV viros deliberantes de ludorum diebus rem reiecisse ad imperatores; id enim videntur significare epistulae prima verba: *si de is diebus et noctibus consulitis, quibus ludos saeculares ed*[*i oportebit*]. Adsumptis extremis, quae item supersunt: [*quib*]*us odoribus supplicare matronae debeant, statuemus*, colligi poterit de ea quoque re collegium ad imperatores

scripsisse eosque iam respondere de his omnibus statuendum esse ipsis praesentibus a collegio.

II, 7—14. Sortitionis diem supplevimus ex II, 3. [*Sorticulis*] *inspectis*, acta aiunt II, 11, *et in urnam missis sors habita est*, ubi sors est ipsa sortitio praeter consuetudinem. In fine II, 14 post *sortib*[*us ductis*] quid secutum sit, parum apparet. — In reliquiis quas habemus quinque tribunalia memorantur, primum II, 11 *in Palatio Augustorum nn. quod* [*est*] .... secundum II, 12 *applicit*[*um*] ... reliquis deficientibus, tertium versu eodem [*quod es*]*t ad Romam quadratam*, quartum II, 13 *ante aedem* ..., quintum v. eodem item *ante ae*[*dem*] ...... Tribunal illud, quod primo loco nominavimus, et alibi memoratur (*Staatsrecht* 2[3] p. 983) et teste Dione 55, 22 Augustus senex plerumque ius dixit ἐν τῷ Παλατίῳ ἐπὶ βήματος προκαθήμενος. Roma quadrata in Palatino ante aedem Apollinis nota est (Becker top. p. 106. 427). In tertio tribunali cum reliquiae ostendant minimum tres ex collegio distribuendi officio functos esse, verba lacera ad eandem distributionem spectantia III, 3 *a VIIII in XII* cum de horis videantur accipienda esse, verisimile est ad exemplum vigiliarum nocturnarum singulis sacerdotibus ternas horas datas esse itaque in singulis tribunalibus quaternos sacerdotes suffimenta distribuisse.

II, 14—22.

Edictum propositum sit necesse est item die Mai. 25 utpote interpositum inter acta dierum Mai. 25 (II, 3. 7) et Mai. 26 (II, 22); habuit autem titulos imperatorum etiam pleniores quam sunt in praescriptione, cum adsint in Severo pater patriae, in Antonino tribunicia potestas et consulatus. Invitat cives ad ludos frequentandos; addit, ne quis excludatur, clausulam de abolitione reorum temporaria (supra p. 297). Praeterea propter incendia opinor potissimum admonet [*d*]*ominos urbano*[*s et* .... *eos quoq*]*ue qui mercede habitant in noctibu*[*s feriarum illarum ut una cum mili*]*tibus nostris circumeuntibus* [*reg*]*ionum tutelam* [*diligenter administrent*].

II, 22—29. III, 1—4.

Suffimenta XVviris subministrant imperatores adsumptis fortasse collegis quibusdam *in area aedis Apollinis*. Deinde [*i*]*bi relictis* collegis minimum duobus, fortasse ut cum opus esset distribuentibus suffimentorum supplementa suppeditarent, *ceteri XVviri* praetextati suis quisque tribunalibus populo ea dividunt. Id ubi fecerint singuli et per quas horas officio functi sint, in actis videtur perscriptum fuisse, sed reliquiae minutae cum fragmenti II extrema tum III prima parum intelleguntur, nec magis apparet, quid inter duo ea fragmenta interciderit.

III, 4—15.

Caerimoniae quae iam enarrantur videntur factae esse die alio, fortasse sequenti; in reliquiis actorum cum dies post a. d. VII k. Iun. (II, 22) nullus supersit (nam ... [*M*]*artias* VI, 3 in contrarium non adlegabitur), ipsum triduum quod fuerit, ignoramus; fieri potest, ut per eosdem dies saecularia celebrarint quos enuntiant acta Augusta. Incipiunt a precatione directa ad

Iovem Iunonem Apollinem, id est ad deos sacrificiorum futurorum diurnorum; praeit eam Severus, recitat fortasse Antoninus. Prima verba ... *manus* ... *omus cum* [*p*]*opulo plebeiq*[*ue*] et post multa ... *us aebornis religionis causa in ea* et post multa *no* .... *applicasset* quo pertineant, parum perspicitur, nec magis postrema ... *ov* ... [*procu*]*raverunt.* Deinde ad tribunal adscendunt imperatores adstantibus *magist*]*ratibus et equestre ordin*[*e* adiectis aliis item parum perspicuis. Denique secuta est frugum acceptio: *inde XVvir*(*i*) *m* ... et post multa [*tri*]*bunali ad*[*scenso f*]*ruges, quae a populo plebe m* ....

III, 15—25.

Die item opinor alio [*Pompei*]*us Ru*[*so*]*nian*[*us*] *magister Tarentum lustravit.* Formula ut in universum agnoscitur, ita restitui non potest: *S* (desunt multa) [*lus*]*trandi piandique saecularis sacri ludorumqu*[*e causa, qui edentur imp. — Severo — et imp. —*] *Antonino —* [*et Geta Caes.*], (desunt multa) *quod faus*]*t*(*um*) *felix salutaraeque sit imp.* [*— Severo — et — Antonino — et — Getae —*], *quorum iussu mandatuque hanc rem divina*[*m*] (desunt multa) . . *i possint lustr* . . *s* . . . *is purgetis quam optim*[*e*] (desunt multa) ...... [*Geta Caes.*] *imper* .... *su* ... *ique eorum lus*[*tr* ... (desunt multa) *us ius fas meliusque fuit, h*[*unc*] *locum lustrari* (desunt multa) [*o*]*ptimoque ritu ab omni contaminatio*[*e*] ..... *mo Aug.* [*et Geta Caes.*] *imperio* (desunt multa).

III, 26—50.

Edictum incipit, sequitur praescriptio precationis; illud ubi finiat, haec incipiat, determinari non potest, nec magis utriusque ratio intellegitur. Ipsa precatio, quae incipit v. 38, videtur directa esse ad numina omnia in sacris triduanis invocata; nam incipit ab Iove. Sed et quod superest v. 41. 42 *vobis in i*[*llis libris*] et v. 44. 45 [*au*]*xit*[*is* et v. 45. 46 [*accep*]*tric*[*es*] ostendunt ad alios quoque deos eam pertinere. Accedit quod tempore praecedit Moerarum invocationem, a qua constat primae noctis sacra incepisse. Quam ob rem verisimile est eiusmodi tamquam exordium hac aetate ipsa triduana sacra praecessisse.

III, 51—91.

Post exordium perbreve, cuius non supersunt nisi prima elementa *in omni* . . ., sequuntur precationes sollemnes. Incipit hic quoque precatio ad Moeras v. 52—56 relata verbis directis similibus atque quae in Augustis invenimus (vide supra p. 265); sequuntur nomina XVvirum eorum opinor qui adfuerunt. Ad eiusdem noctis primae sellisternia fortasse pertinet [*per*]*vigilium* v. 64. 65. Quae legitur precatio altera v. 72—74 item directis verbis perscripta fortasse est diei primi; certe invocatur deus mas. — Deinde quae de immolatione relata fuerunt, si plena essent, caerimoniarum sacrarum notitiam nostram aliquantum augerent. *Haruspicationis* tam vocabulum novum est quam cum eiusmodi sacris coniuncta splanchnorum inspectio sine dubio meliore aetate ab iis aliena. Aram ter adsparsione aquae lustrandam esse alibi non inveni, quamquam Seneca in Thyeste v. 93 aras adspergi

vetat furiali malo et notum est sacrum non fieri nisi manibus lotis et victimas quoque aqua aspersas esse (Dionysius Hal. 7, 72). Pilum de fronte hostiae secandum esse etiam Vergilius significat Aen. 6, 245: *summas carpens media inter cornua saetas.*

IV, 1—7.

Sellisternia quorum mentio fit VI, 4 cum locum habeant post sacrificia diei primi, pertineant necesse est ad noctem secundam. Ilithyiis oblati sacri in nostris reliquiis nullum vestigium remansit.

Ad sacrum Iunoni reginae oblatum die secundo spectant quae supersunt IV, 5—7.

IV, 8—23. V, 1—7.

Ad sacrificium quod die secundo XVviri Iunoni reginae faciunt, adicitur secundarium Iovi oblatum et epulum XV virum. Sequitur eodem die alterum CX matronarum. Precantur coniux imperatoris et matronae reliquae imperatore praeeunte; adstant virgines Vestales duae et maxima et ei proxima (vide supra p. 267). Minora alia et obscura fere praetermisi. Enumerantur in actis hisce matronae omnes ita, ut singulis adscribatur nomen mariti casu secundo praenomine omisso praeter unum Tiberii IV, 15. Condicio maritorum enuntiatur ter, duorum tribunorum, scilicet militum, V, 6 et primipilaris V, 7.

Ex viris, quorum hic mentio facta est, unus quod sciam alibi redit, Flavius Drusianus V, 5:

> *M. Fl. Quir. Drusianus v. em.* (?), pater *Aeliae Flaviae M. f. Drusianae c. f.* (C. VI, 1414).

neque mirum id, nam quamquam adest Iulia Augusta, reliquae matronae videntur ex plebe fuisse omnes vel ad summum nuptae equestris ordinis viris. Quos praeterea eiusdem nominis homines suppeditavit mihi Hermannus Dessau prosopographiae Romanae aetatis imperatoriae editorum futurorum unus:

Atilius (potest item fuisse *Statilius*) *Severus* IV, 13

> *M. Atilius T. f. Severus cos.* [*VII*]*vir epulo*[*nu*]*m* in titulo agri suburbani (eph. epigr. 7 p. 384).

Caecilius Aristo IV, 14

> *Caecilius Aris*[*to*] *c. v., cur. oper. publ.* in titulo urbano a. 214 (*Bull. comun.* 1884 p. 7); Caecilius Aristo praeses Bithyniae a. 218 (Dio 78, 39).

eos magis crediderim ex horum posteris esse quam ipsos.

V, 8—12.

Sellisternia initio commemorata noctis tertiae sunt. Deinde cum narrentur XV viri interfuisse sacro alicui, id videtur referendum esse ad sacrum eadem nocte Terrae matri oblatum. Sequuntur vestigia incerta.

VI.

Fragmentum cum diem memoret .... [*M*]*artias*, locum sibi flagitare videtur anteriorem; at refragatur scriptura (supra p. 289). Itaque aut diei

praeteriti hoc loco mentio facta est aut ludi, de quibus agitur in sequentibus, non editi sunt nisi vere a. 205, quod quamquam cum caerimoniarum religione parum conspirat, hac aetate fieri potuisse negari non potest.

VII. VIII.

Fragmentum VII cum fuerit imum anticae cippi quadrati, VIII summum in latere eius, necesse est aliquatenus continuentur, et confirmat id argumentum. In fragmento priore quae primo loco ponuntur nomina virorum feminarumque quo pertineant parum apparet; possis suspicari agi de frugibus praemiorum loco populo distributis (vide supra p. 251). Extremus versus fr. VII et primi fragmenti VIII spectant ad ludos, quorum causa XV viri ita distributi sunt, ut alii praesiderent *in theatro ligneo* (VII *A*, 9) quod videmus hac quoque aetate structum esse in Tarento, alii *in odeo* (VIII *A*, 2), alii *in theatro* cuius nomen intercidit (VIII *A*, 3), alii alibi; id quod respondet verbis aequalis Herodiani (p. 275) ludos factos esse ἐν πᾶσι θεάτροις ὁμοῦ.

Post haec sequitur edictum, quo agi de ludis honorariis *dissignatoris* et *pulvinaris* vocabulum et maxime verba v. 13 *theatris ludi hono*[*rari*] declarant; ipsum argumentum ex residuis non percipitur. Quae sequuntur tractantia de sacrificio vaccae Iunoni reginae oblatae alteroque porci etiam magis obscura sunt.

Fragmentum VIII *B* quod adiunxi ad eandem partem videtur pertinuisse.

IX.

Propter rationes supra adlatas frusta haec videntur in latere cippi imum locum obtinuisse. Continentur iis nomina virorum, quorum unus dicitur *equitis Romani filius*, fortasse ludiorum.

ORTHOGRAPHICA.

Notabilia videntur esse haec

adque I, 23 bis. 25.
adolescentia I, 18.
adsparsit III, 75.
albeus II, 10, recte VIII *A*, 1.
utei retentum in formula I, 22.
terna pro *terna vice* III, 75.
imppp., *Augg.*, *Auggg.* (IV *A*, 8) passim.
[*in tri*]*bunali adscenderunt* III, 11. 12.
e pro *ae*: *feste* I, 7.
ae pro *e*: *aebornus* III, 5, *aeborneus* VIII *B*, 4 — *praecatio* IV, 6 — [*obse*]*cramusquae* IV, 11 — *salutaraeque* III, 18.
cós. cum apice II, 10.


Barbarismos alios certos non repperi. Errores fabriles aliquot inveniuntur, ut I, 24 *gratia* pro *gratiis*, I, 26 *ludibus* pro *ludis*, I, 28 *ludi* pro *ludos*.

III.


FRAGMENTA INCERTA.

Actorum reliquias quae sequuntur Huelsenus et Vaglierius secundis curis lapides recognoscentes viderunt et propter naturam et propter formam litterarum non proficisci ex actis Severianis, sed melioris esse aetatis, fortasse Claudianae. In editione Romana reperiuntur in tabula H, ubi fr. I*a* est = E, fr. I*b* = D, fr. II = F, fr. III = G.

I*a* I*b*




II




I*b* v. 2 tertia littera aut E aut P.

III



Optimis, ut dicitur, litteris scriptum fragmentum quod fuit aliquando Romae apud Ursinum, deinde in aedibus Farnesiis, hodie latet vel periit, editum ab Ursino ad Caton. p. 223, 19 (inde Grut. 122, 5) et a Marinio qui vidit inter acta Arvalium tab. 47 (inde C. I. L. VI, 2119 et apud Henzenum Arval. p. CCXXIX) hoc:



Huelsenus monuit magis videri superesse ex actis saecularibus, cum praesertim fragmentum actorum saecularium nescio quorum editum supra p. 245

et ipsum aliquando apud eundem Ursinum adservatum sit. Confert Ursinus precationem apud Catonem c. 134 (similiter c. 139): *Iane pater, te hac strue commovenda bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi liberisque meis domo familiaeque meae.* Certe ad precationes actorum nostrorum hae propius accedunt quam ad eas quae Arvalium actis continentur.

AVCTARIVM DE SACERDOTVM IN ACTIS SACRORVM COLLEGIORVM ORDINATIONE.

Fragmentum actorum Arvalium a. 1880 demum eruderatum et post Henzenum (*Bull. dell' Inst.* 1882 p. 201) aliosque ab Huelseno nostro infra in hac ephemeride repetitum E. Hula Vindobonensis nuper in actis archaeologicis epigraphicis Austriacis (vol. 15 a. 1892 p. 23—28) contendit pertinere non ad acta a. p. Chr. 28, quae fuit Henzeni opinio, sed ad annum ante Chr. 20 = u. c. 734, scilicet v. 5 quod traditur . . . *o P. Silio* . . . supplendum esse non, ut proposuit Henzenus, [*C. Iunio Silan*]*o P. Silio* [*cos.*], sed [*M. Appulei*]*o P. Silio* [*cos.*], eamque sententiam ita defendit, ut res repetito examine indigere videatur. In utramque partem quae proferri possint, iam exponam.

Reliqua acta collegii Arvalium quae habemus cum incipiant ab anno p. Chr. 14, si verum vidit Hula, fragmentum de quo agitur non solum omnium eorum antiquissimum est, sed etiam efficitur inde collegium illud ab Augusto instauratum esse in ipsis imperii eius principiis. Neque id sententiae adversatur. Nam opinio quae adhuc obtinuit Augustum id fecisse adepto pontificatu maximo nullo iusto argumento defenditur et fatendum est instaurationis eius tempus plane ignorari.

Gravissimum obstaculum sententiae Henzenianae opponunt fragmenti versus quattuor primi. Eos recte Hula contra Henzenum superesse statuit ex actis anni qui praecedit annum notatum sic: . . . . *o P. Silio cos.*; nam neque duplex eorundem sacrorum indictio quam Henzenus admisit probari potest nec consulatus idem iisdem verbis bis perscriptus ante utramque. At consulatu illo ut Henzenus voluit ita expleto, ut fiat a. 28, versus illi quattuor primi extremi sint necesse est actorum a. 27, quorum actorum insignia fragmenta cum supersint (C. I. L. VI, 2024), adsumptis iis, si Henzenus verum vidit, perscripta fuerunt in actis a. 27 primum votorum nuncupatio facta *pridie* [*non. Ian.*] = Ian. 4, deinde, si quidem recte fragmenta *f* (*e* ed. min.) et *g* (*f* ed. min.) huc relata sunt, votum solutum deae Diae simile eius quod a. 38 sub die Ian. 7 memoratur[1]) et sacrificium factum propter natalem Iuliae Augustae Ian. 30, denique indictio sacrorum in mensem Maium vel

[1]) Recte fragmentum *g* Hula negavit pertinere ad sacra mensis Maii, omnino componendum cum eo quod supra indicavi.

Iunium concepta. Haec ordinatio quamquam a consueta recedit, non omnino reicienda est. Nam quod ita sacra Deae Diae sollemnia ab actis afuerunt, recte se habet, cum in actis quae habemus primum compareant anno p. Chr. 38 nec multo ante coepta esse videantur perscribi. Indictio in actis quae habemus, in his anni 21, fit inter Ian. 7 et Ian. 11 (Henzen p. 5); sed cum haec ipsa de quibus agimus acta nos docuerint anno sive 734 u. c. sive p. Chr. 28 sacra facta esse non Maio mense, sed incipiente Iunio[1]), indictio anni praecedentis item fieri potest ut peracta sit mense demum Ianuario extremo vel incipiente Februario. Acta anni sequentis e contrario incipiunt ab indictione, cuius dies deficit; vota igitur aut soluta susceptaque sunt post indictionem aut eo anno non sunt perscripta. Haec, quae sententia Henzeniana requirit, ut poterunt admitti, ita nemo negabit difficultatibus non exiguis laborare, e contrario, si Hulam secuti acta haec referimus ad a. 733 et 734, hoc loco omnia plana fieri et expedita.

At in personis sacerdotum Hulae sententia cum obstaculis non levibus pugnat. Fratres Arvales in fragmento nominati misso vestigio incerto v. 3 fin. A (non M) numero sunt sex: scilicet in actis anni prioris nominantur Arvales quattuor, in actis anni posterioris praeter magistrum duo, quorum unus est inter quattuor illos. Sunt autem hi.

. . . *s Libo* (v. 3).

Laterculus si est a. u. c. 733/4, cogitabitur aut de L. Scribonio Libone cos. a. 720 aut de M. Druso Libone cos. a. 739; si est a. p. Chr. 27/8, aut de consule ordinario a. 16 L. Scribonio Libone aut de C. Vibio Libone eodem anno suffecto. Acta reliqua Libonem nullum habent. Per hunc igitur quaestio non deciditur.

L. Cinna (v. 3).

Cogitavit Hula de L. Cinna praetore a. 710 homine inter adversarios Caesaris dictatoris acerrimo; eum nihilominus ab Augusto honorari potuisse pariter atque honoravit filium Cn. Cinnam Magnum consulem factum a. p. Chr. 5. Id ut admitti potest, ita pari iure statuemus fuisse eius nominis hominem praeterea ignotum sub Tiberio. Acta alia Cinnam nullum habent. Itaque per hunc non magis de re liquebit.

M. Cornutus (v. 3. 10).

Praeter haec idem nomen redit in actis a. 14: *M. Cornutus* et a. 20: *M. Caecilius Cornut[us]* et a. 21 . . . *Cornutus*. Praeterea in titulo urbano C. VI, 1267 inter curatores locorum publicorum iudicandorum aetatis Augustae vel Tiberianae tertio loco nominatur *M. Caecilius Cornutus*. Tacitus denique ann. 4, 28 ad a. 24 meminit Caecilii Cornuti viri praetorii sua manu tum interempti. — His testimoniis expensis Henzenus Arvalem actorum a. 14. 20. 21 habuit pro viro praetorio mortuo a. 24, Ar-

[1]) Probabiliter Huelsenus acta ita explevit, ut facta sint Iun. 1. 3. 4. Etiam a. 21 sacra videntur indicta esse in dies ab iis qui postea obtinuerunt diversos.

valem actorum nostrorum eius filium esse voluit aliunde ignotum; e contrario Hula Cornutum actorum nostrorum statuit fuisse Arvalis cognominis actorum a. 14. 20. 21 mortui praetorii a. 24 patrem hoc solo loco nominatum. Haeret igitur res in hoc homine tam Henzeno quam Hulae; nam Cornutum neuter alibi invenit suo anno aptum. Potest Hula verum vidisse; sed facilius admittemus patrem nominari in actis Arvalium a. 14. 20. 21. 27, filium defunctum esse praetorium a. 24. Nam cum extra dubium sit fuisse eius nominis duos viros, ita saltem unum solum eius nominis habebimus Arvalem.

Cn. Dom[*itius*] ... (v. 4).

Laterculo anni 733 Cn. Domitius parum aptus est; nam de quo cogitavit Hula Cn. Domitius consul a. 701 et iterum a. 714, natus ante a. 660 vix anno illo potest in collegio fuisse, multo minus vir exactae aetatis et bis consul ibi adhaesisse loco extremo. — Contra laterculus si est a. 27, recte cogitabitur de Cn. Domitio Ahenobarbo consule a. 32 patre imperatoris Neronis, quem acta alia nominant ab a. 27 ad a. 39 et recte quoque tum fortasse ne praetorius quidem collocatur loco extremo. Gens autem Domitia ita nota est, ut vix liceat hunc locum accipere de homine praeterea ignoto. Hic igitur cum Henzeni sententia optime convenit, Hulanam infringit.

Cn. Pompeius Q. f. (v. 6. 10).

Praeter acta haec, quae Cn. Pompeium Q. f. ostendunt magistrum collegio praefuisse anno aut 734 aut p. Chr. 28, cognominis vir occurrit consul suffectus a. 723 in fastis Venusinis et Amiterninis. Item secundum acta Arvalium a. p. Chr. 14 die Mai. 14 inter eos qui adfuerunt primum locum tenet *Cn. Pompeius Q. f.* eodemque anno *in locum Cn.* ...... cooptatus est .. *Pompeius augur.* Denique in actis nuper repertis a. 20 inter eos qui adfuerunt ultimo loco recensetur *Cn.* .... *augur.* Hisce actis anni 20 parum apte inseruerunt nomen Lentuli, nam quamquam is advixit ad a. 22 (Tacitus ann. 2, 59), vir summi honoris et grandaevus nullo modo extremo loco collocari potuit. Contra recte hic locum habet .. *Pompeius augur* ille adlectus ante annos paucos neque consularis; unde iam constat de praenomine eius, quod ex actis a. 14 excidit[1]). Indidem colligemus Gnaeum eum, in cuius locum successit, vix recte credi esse Cn. Pompeium Q. f. nominatum inter praesentes mense Maio anni eiusdem, nam, ut recte observavit Borghesius (opp. 3, 134), quod additur *augur* flagitat, ut duo cognomines viri tum in collegio fuerint. Habebimus eos, ubi statuimus Cn. Pompeium Q. f. memoratum mense Maio et Cn. Pompeium augurem adlectum mense Decembri simul sacerdotium tenuisse. Iam postquam demonstravimus in collegio Arvalium duos fuisse Cn. Pompeios, videndum est de distributione testimoniorum.

[1]) Erravit igitur Borghesius opp. 3, 134 Sextum eum fuisse statuens.

Consul a. 723 sine dubio is ipse est, qui in actis a. p. Chr. 14 primum locum tenet ante L. Domitium Ahenobarbum cos. a. 738, neque difficultatem facit quod statuit Hula eundem magistrum collegii fuisse a. 734. Sed si acta sunt anni 28. eo magisterium dicemus suscepisse Cn. Pompeium augurem adlectum a. 14 et nominatum etiam in actis a. 20. Nam pater cum ignoretur, potest fuisse et ipse Quinti filius, auguris autem determinationem eum deposuisse defuncto viro cognomine rationem habet. Itaque cum utraque sententia Cn. Pompei Q. f. mentio recte conciliabitur.

. . . [*M*]*essalla Corvinus* (v. 11).

Oratorem consulem a. 723 = 31 a. Chr. cum intellegit Hula, errat, nam ita M. Cornuto certe praetorio homini consularis clarissimus postponitur. Prudentius longe Henzenius *non resta,* ait, *altro che o pensare al console dell' anno 20, quantunque non porti ne' fasti il cognome di Corvino, oppure immaginare un suo fratello che abbia conservato quel nome celebre,* firmatque certe aliquatenus sententiam Hen-zenianam, quod in actis a. 21 in collegio fuit . . . *Messal* . . . quidam, quem quisquis fuit (nam ne hoc quidem certo apparet utrum inter consulares collocetur an inter praetorios) probabile est esse hunc ipsum Messallam Corvinum. Minus caute reprehendit Henzenum Hula propter coniecturam priorem. Messalla hic homo pauper (Tacitus ann. 3, 2) neque ullo nomine insignis non nominatur nisi propter consulatum et ita quidem, ut missis testimoniis quae nomen ponunt aut breviatum aut mutilum, plena quae videantur nomina habeant laterculi quattuor Arvalium, (p. CCXLIV Henzen): *M. Valerius Messallinus*; collegii sexprimorum (*Mitth. des röm. Instituts* vol. 6 p. 159): *M. Valerio Messal* . . . (alterum cognomen spatio excluditur); Ostiense (C. XIV, 244): *M. Valerius Messalla*; Dionis ad l. 57: M. Οὐαλέριος M. υἱ. Μεσσαλᾶς. Haec non sufficiunt, ut nepotem negemus usum esse avi cognomine altero. Sed obstat sententiae huic Henzenianae, quod etiam secundum eam homini praetorio Messalla postponitur iuvenis sane et ignobilis, sed tamen consularis. Quam ob rem magis placet Henzeni sententia altera nominari hoc loco neque consulem a. 723 neque qui fasces gessit a. 20, sed tertium quendam stirpis eiusdem praeterea ignotum. Id ut aetate Augusta vix admitti poterit in summo tum stirpis eius splendore, cum posteriores oratoris cum paupertate viderimus luctatos esse, sub Tiberio difficultatem non facit.

Eo igitur deducti sumus, ut cum multa ambigua sint eodemque iure ad utrumque annum referri possint, de Cn. Domitio et de Messalla Corvino quae legimus, Henzenianae sententiae faveant, universa actorum ordinatio magis conveniat Hulanae; neutra ita comparata est, ut sine violentia aliqua rem expediat. Litteraturam Huelsenus quaerenti mihi respondit omnino stare pro sententia Hulana; fragmentum de quo ambigitur plane differre ab actis a. p. Chr. 27. 28 et litteris scriptum esse vetustioribus similibusque iis quae cernuntur in fastis Capitolinis. Id quod ectypum missum omnino confirmat.

Ad determinandos viros in actis sacrorum collegiorum nominatos magnopere interest, ut definiatur, utrum sine certo ordine procedant an secundum dignitatem recenseantur. Ego quemnam sacerdotum ordinem teneant Augusti acta saecularia, supra p. 243 exposui, nec semel in quaestione modo tractata ad eas leges provocavi. Sed cum eae ex uno alterove laterculo non satis cognoscantur, placuit eius rei causa hoc loco acta Arvalium sub Iuliis imperatoribus percensere.

Acta ea de quibus ambigitur sintne anni a. C. 20 an p. C. 28 Arvales collocant sic:

anni prioris:	anni posterioris:
. . . .	M. Corn[utus]
. . . . . s Libo	. . . .
L. Cinna	. . . . Messalla Corvinus
A.	
[M. Caecilius C]ornutus	
Cn. Dom[itius Ahenobarbus]	

Acta Arvalium a. p. Chr. 14 recte observavit Hula ad dignitatem accurate disposita esse. Primum locum obtinet Drusus Caesar; sequuntur consulares secundum annos magistratus 1) Cn. Pompeius Q. f. cos. a. 123; 2) L. Domitius Ahenobarbus cos. a. 738; 3) L. Calpurnius Piso consul a. 739; 4) Paullus Fabius Maximus cos. a. 743; 5) T. Quinctius Crispinus Valerianus cos. a. 755 [1]); extremo loco nominatur M. Cornutus praetorius.

Acta a. 20. 21 Arvales recensent bis sic:

a. 20	a. 21
T. Quinctius C[rispinus Valerianus] cos. a. 755	. . . .
L. Calpurnius Piso pontifex cos. a. 739.	. . . . . Messal . . . .
M. Caecilius Cornutus praetorius	. . . .
[Paullus] Fabius Persicus (cos. a. p. C. 34)	[M. Caecilius] Cornutus
Cn. [Pompeius] augur	[Paullus Fabius Persi]cus
	Sex. . . . . .

Index recedit a lege consulares duos collocans neglecta aetate.

Acta a. 27 et 28 laterculos habent hos:

(C. VI, 2024 *e*)

[L. Pis]o pontifex cos. a. u. c. 739
P[aullus Fabius Persicus] (cos. a. 34)
. . . .
[Cn. Domiti]us Ahen[obarbus] (cos. a. 32)

(C. VI, 2024 *g*)

. . . . .
[T. Qui]nctius [Crispinus Valerianus] cos. a. 2
. . . .
[Cn. Do]mitius Ah[enobarbus]

1) Recensentur ter, primum 2. 3. 4, deinde 1. 2. 3. 5, tertium 3. 5.

(C. VI, 2024 *f*)

[T. Quinctius Crispinus] Valerianus
L. Caninius Gallus cos. a. u. c. 752?
. . . .

Acta a. 37? (C. VI, 2025 *B*):

[L. Caninius] Gallus cos. a. u. c. 752?	Fabius [Persicus]
[Paullus Fab]ius Persicus cos. a. 34	. . . . . .
Cn. Domitius cos. a. 32	L. Caninius Gallus
	Cn. Domitius

Acta a. 38 paene plena servata ideoque in hac quoque quaestione utilissima consulares quinque nominant, qui collocantur sic:

Ap. Iunius Silanus cos. a. 28, nusquam loco primo, loco secundo post Camillum bis (*c* 37. *d* 1), locis reliquis (*c* 14. 20. 28. *d* 17. 23. 28. 34. *e* 3) post consulares infra nominatos omnes, quatenus adsunt,

P. Memmius Regulus cos. a. 31 nominatus semel tantum *e* 4 post consulares reliquos,

Cn. Domitius Ahenobarbus cos. a. 32 nusquam loco primo, post Persicum plerumque, post Camillum et Silanum semel (*d* 1),

M. Furius Camillus cos. a. 32 loco primo bis (*c* 37. *d* 1), post Persicum et Ahenobarbum plerumque,

Paullus Fabius Persicus cos. a. 34 loco primo plerumque (*a* 14. *b* 10. *c* 3. 13. 20. 27. *d* 11. *e* 9), e contrario post reliquos consulares qui adsunt *c* 37. *d* 2.

Consulares hi semper praetoriis praeponuntur et ipsi quoque aliquatenus certo ordine procedunt, ut primus sit plerumque Persicus, secundus Ahenobarbus, tertius Camillus, quartus Silanus; sed is ordo neque aetatem consularem sequitur et saepenumero insuper habetur. Arvales non consulares, qui sunt numero quattuor et raro memorantur, C. Caecina Largus, Taurus Statilius Corvinus, L. Annius Vinicianus, C. Calpurnius Piso poterunt revocari ad ordinem parilem.

Acta anni 40 cum sacerdotes qui adfuerint recenseant ter, inter hos consularis est nullus, fortasse non casu, sed propter imperatoris iuvenilem intemperantiam sine dubio in epulis talibus conspicuam et gravioribus collegis molestam. Qui adsunt recensentur ordine certo nullo:

. . . . us	C. Caesar Aug. Germanicus	C. Caecina Largus
M. Silanus (cos. a. 46)	C. Caecina Largus	M. Silanus
C. Caecina Largus (cos. a. 42)	Taurus Statilius Corvinus	L. Annius Vinicianus
Taurus Statilius Corvinus (cos. a. 45)	L. Annius Vinicianus	C Calpurnius Piso
	C. Calpurnius Piso	
	M. Silanus	

Ex temporibus posterioribus propter rerum evidentiam unum tantum annum p. C. 57 selegi, ut inde appareat ne praetoriorum quidem a consularibus distinctionem tum observatam esse. Habemus eius anni laterculos tres, unum locorum undecim, alterum octo, tertium septem; ad aetatem consularem exacti hanc formam habent.

P. Memmius Regulus	cos. a. 36 :	8	6	2
Sulpicius Camerinus	cos. a. 46 :	2	4	6
A. Vitellius	cos. a. 48 :	6	2	7
Faustus Cornelius Sulla Felix	cos. a. 52 :	3	3	—
L. Salvius Otho Titianus	cos. a. 52 :	7	—	—
L. Piso	eos. a. 57 :	9	—	—
C. Piso	cos. a. inc. :	5	5	4
M. Aponius Saturninus	cos. a. inc. :	11	7	5
M. Valerius Messalla Corvinus	cos. des. in a. 58 :	1	1	1
T. Sextius Africanus	praetorius :	4	8	3
M. Salvius Otho	praetorius :	10	—	—

Iam ut summam rei complectamur, in sacerdotibus ordinandis post magistrum, ubi is non praeteritur (ut fit in actis a. 14), ad domum imperatoriam qui pertinent semper primo loco nominantur. In privatis sub Iuliis imperatoribus dignitatis gradus nec plane neglegitur neque anxie observatur. Consularium separatio a praetoriis ad Gaii imperium retenta est, imperante Nerone insuper habita, poterimusque ad illa usque tempora hac lege cum aliqua fiducia uti. Inter consulares primum locum consul designatus etiam sub Nerone obtinuit, omnino propterea, quod ius habet in senatu sententiae primae (*Staatsrecht* 3, 973 seq.). Ad magistratus tempora Arvales consulares recensentur in actis scriptis anno p. Chr. 14; sed id ne ea quidem aetate constanter observatum esse acta saecularia declarant (supra p. 243). Sub Tiberio et Gaio contraria consuetudo obtinet, in qua num privilegia exempli causa liberorum (cf. *Staatsrecht* 1^3, 41) aliquem locum teneant, quaeritur; certe ordinem sollemnem, quem acta a. 38 declarant, eadem monstrant saepe neglectum esse. A Neronis inde tempore sacerdotes privati sine ordine certo ullo recensentur.

TH. MOMMSEN.

NVMMI AVGVSTI ET DOMITIANI AD LVDOS SAECVLARES PERTINENTES

Actis ludorum saecularium imperante Augusto celebratorum feliciter recuperatis, nummos post saeculum in memoriam saecularium Domitiani cusos hic componere et accuratius recensere iuvat, cum ex iis iam constet, Domitianum ludos suos ad saecularia Augustana applicuisse ita, ut his plane responderent.

Ad suffimentorum distributionem et ad frugum acceptionem, quae ipsa sacra praecedebant, pertinent nummi aenei Domitiani duo gemelli in tabula phototypica[1]) sub nn. 2 et 3 *a*. *b* expressi

n. 2 (Cohen, ed. 2, Domitianus n. 81): *Ad aedem quattuor columnarum striatarum generis ut videtur Corinthii sedet vir togatus (imperator aut XVvir) in tribunali, cui imposita sunt duo canistra et inscriptum est* SVF(*famenta*) P(*opulo*) D(*edit*); *ante tribunal vir togatus*[2]) *et puer item togatus, quorum ille ab imperatore purgamenta accipit, hic manus supplices tendit.*

Pueri praesentia neque fortuita est neque supervacua, sed inde explicanda, quod cives una cum coniugibus et liberis suffimenta petebant (cf. actorum vv. 65—68 et quae a Mommseno adnotantur p. 250).

n. 3*a* (Cohen n. 83): *Ad aedem quattuor (in aliis exemplaribus quinque) columnarum striatarum generis Corinthii (in fastigio: corona) vir togatus (imperator aut XVvir) d. pateram tenens sedet in tribunali,*

---

1) N. 1. 5. 6*a*. 8 ad exemplaria musei Parisini, n. 3*a*. 4. 6*b*. 11. 15 ad exemplaria musei Londiniensis } quorum ectypa gypsacea miserunt L. Babelon et Barclay Head
n. 2. 3*b*. 7. 9. 10. 12—14. 16. 17 ad exemplaria musei Berolinensis.

2) Cohen mulierem esse dicit, errore.

cui imposita sunt tria canistra (in aliis duo) et inscriptum est FRV-G(*es*) AC(*cepit*); *ante eum duo togati pateras tenentes ambabus manibus fruges effundunt in imperatoris pateram, qui acceptas in canistrum infundit.*

Huius nummi varietas extat haec:

n. 3*b* (Cohen n. 82): *Ad aedem quattuor columnarum striatarum generis Corinthii (in fastigio: aquila) vir togatus d. tendens sedet in tribunali eodem modo inscripto; ante eum duo (in aliis exemplaribus tres) togati e panno*[1]) *fruges in solum effundentes.*

Eruditorum litem, quomodo secundi nummi inscriptio intellegenda sit (cf. Eckhel VI p. 387 seq.), vanam omnino atque futilem declarari ipsa nummi imagine et gemellorum nummorum inscriptionibus inter se respondentibus

IMP CAES DOMIT . . . | COS XIIII LVD(*is*) SAEC(*ularibus*) SVF(*fimenta*) P(*opulo*) D(*edit*)

IMP CAES DOMIT . . . | COS XIIII LVD(*is*) SAEC(*ularibus*) A POP(*ulo*) FRVG(*es*) AC(*cepit*)

iam supra p. 251 monuit Mommsenus.

Suffimentorum distributionem praeterea ipsius Augusti aureus repraesentat

n. 1 (Cohen, Augustus n. 466): IMP CAESAR TR · POT · IIX *Caput laureatum Augusti dextrorsum. — Vir togatus (Augustus) in tribunali sedens, ante quod canistrum; ante eum duo togati stantes, quorum alter ab Augusto suffimenta accipit. In orbem* L · MESCINIVS; *tribunali inscriptum est* LVD · S, *infra* AVG · SVF · P *i. e. lud(is) s(aecularibus) Aug(ustus) suf(fimenta) p(opulo) (sc. dedit).*

Sacra per trinoctium et triduum celebrata haec commemorant acta:

nocte prima Moeris in campo ad Tiberim immolantur agnae IX totidemque caprae;

die primo Iovi in Capitolio immolatur bos mas;

nocte secunda Ilithyiis ad Tiberim sacrificium fit placentis varii generis;

die secundo Iunoni in Capitolio immolatur bos femina; deinde matres familias praeeunte imperatore precantur;

nocte tertia Terrae matri ad Tiberim immolatur sus plena;

die tertio Apollini et Dianae in Palatio sacrificium fit placentis varii generis; deinde pueri puellaeque carmen canunt.

Primae noctis sacrificium repraesentatur in nummo aeneo

n. 4 (Cohen n. 87): *Ante aedem sex columnarum striatarum generis Corinthii (in fastigio: aquila) imperator longa veste indutus infra fimbriata et manicis brevibus instructa, s. demissa, d. pateram tenens ad aram sacrificat; adstant fidicen et tibicen, pone minister ovem et ca-*

[1]) Ex vase Eckhel et Cohen errore. Cf. Petron. sat. 135: ut solvit licio pannum, partem leguminis super mensam effudit.

pram adducens. Nummi inscriptio: COS XIIII LVD SAEC FEC, *eademque est in sequentibus.*

Ludorum acta Augustana quod referunt, sacra celebrata esse Achivo ritu (cf. p. 257), nummi Domitiani sacrificia commemorantes egregie illustrant: in omnibus enim imperator non Romano sacrificat ritu (capite velato) sed Graeco, aperto capite (cf. Macrob. 1, 8, 2); neque Romana est vestis tunicae similis — nescio utrum stola an alio nomine appellanda — in nummo modo descripto et in eo qui sequitur expressa. Quod vero imperator in sacrificio primae noctis et primi diei Graeca veste utitur, toga reliquis diebus (n. 6*a*. 6*b*. 7. 9), id quomodo explicandum sit nescio.

Primi diei sacrum effingit nummus aeneus

n. 5 (Cohen n. 89): *Ante aedem sex columnarum ordinis ut videtur Corinthii (in fastigio: corona) imperator eadem quam supra descripsi veste indutus s. demissa, d. pateram tenens ad aram sacrificat; ante eum fidicen et tibicen, pone duo ministri, quorum unus bovem tenet, alter victimam securi ferit.*

Ad secundae noctis sacrificium referendus est alteruter nummorum aeneorum n. 6*a*. 6*b* et 7, nisi forte uterque idem commemorat sacrificium.

n. 6*a* (Cohen n. 91): *Ante aedem quattuor columnarum Corinthiarum tripertitam (duae extremae partes fastigia habent coronis exornata, media pars tecta est fornice; inter summas columnas pilae parvae sive columellae quattuor aut sex) imperator togatus s. volumen, d. pateram tenens ad aram sacrificat; ante eum tibicen et fidicen, ab altera parte arae Tiberis*[1]) *humi sedens vel potius cubans s. cornu copiae tenens (d. videtur habuisse harundinem).*

Huius nummi varietas extat haec:

n. 6*b*: *Idem sacrificium eaedemque figurae; sed aedes est quinque columnarum Corinthiarum (inter summas columnas pilae parvae sive columellae quattuor), cuius tectum bipertitum vel tripertitum est ita, ut constet ex duobus tympanis (in utroque corona) coniunctis ut videtur fornice testudinato.*

n. 7 (Cohen n. 85): *Ante aedem sex columnarum Corinthiarum (in aliis exemplaribus columnae sunt quinque; in fastigio modo corona, modo aquila) imperator togatus s. volumen, d. pateram tenens ad aram sacrificat; ante eum tibicen et fidicen.*

Cum sacrificio secundae noctis imagines concinunt in eo, quod in utroque nummo sacrificium fit sine victimae immolatione; itemque Tiberis praesentia in priore optime conspirat cum sacrificio

---

[1]) Cavedonius (*Ann. d. Inst.* 1853 p. 27) hanc figuram potius Palatii genium esse putat *perchè essa non è sdraiata, ma sedente, e manca l'urna versante acqua* [Tiberis sine urna est e. g. in nummo Antonini Pii Cohen Ant. n. 822] . . . *Il genio del Palatino bene si starebbe presso il tempio di Apollo Palatino. Il tempio stesso è notevole pe' due suoi fastigi o timpani che lo mostrano come duplice.*

facto ad Tiberim (acta v. 115). Eadem res binis typis non eodem modo expressa non offendit, nam frugum acceptionem supra vidimus bis varie repraesentatam; sed aedis formam in duobus nummis differre molestum est. Fieri igitur potest, ut prior tantum nummus (n. 6*a*. 6*b*) huc pertineat, secundus (n. 7) referendus sit ad sacrificium tertii diei placentis factum.

Secundum diem festum sine dubio commemorat nummus aeneus

n. 8 (Cohen n. 80): *Ad aedem quattuor columnarum Corinthiarum (in fastigio: corona) vir togatus (imperator ut videtur) stans s. volumen tenens, d. extensa adloquitur tres mulieres*[1]) *genibus nixas, quae velatis capitibus supplicibusque manibus ad aedis gradus precantur.*

Typum ad ludos saeculares generatim tantum rettulit Eckhel, neque aliter potuit, cum veram interpretationem nunc demum suppeditent actorum verba (v. 123 seqq.) *CX matribus famil[ia]s nuptis, quibus denun[tiatum fuit ut convenirent, imp. Caesar Augustus* (?)] *praeit in haec verba: Iuno regina, ast quid est qu[o]d meli[us siet populo Romano Quiritibus, . . . matres familias*] *nuptae genibus nixae te u[ti faxis quaesumus precamurque, uti* cet. Nummus igitur matronas repraesentat ante aedem Iunonis reginae praeeunte imperatore deam invocantes. Ceterum hanc secundi diei caerimoniarum partem non sine causa repraesentatam esse puto; nam inter bovis feminae immolationem Iunoni factam et bovis maris sacrificium in nummo n. 5 iam repraesentatum discrimen nullum fuisset in nummorum imaginibus.

Tertiae noctis sacrificium commemorat nummus aeneus

n. 9 (Cohen n. 84): *Imperator togatus d. pateram tenens ad aram sacrificat adstantibus fidicine et tibicine; hinc Terra mater humi sedens vel potius cubans (s. cornu copiae, d. incertum quid tenet, fortasse spicas), illinc minister suem feminam adducens.*

Ad tertium diem Apollini et Dianae sacrum pertinet nummus aeneus

n. 10 (Cohen n. 79): *Pueri duo togati et puella*[2]) *elatis manibus dextris ramusculos tenentes et dextrorsum procedentes; sequuntur duo viri togati, quorum prior (imperator?) s. volumen tenet.*

Imago pompam sine dubio adumbrat sollemnem binosque choros puerorum et puellarum laudes Apollinis et Dianae canentium, quorum mentio fit in actis (v. 147 seqq.) his verbis: *sacrificioque perfecto* (in Palatio scilicet) *pueri [X]XVII, quibus denuntiatum erat, patrimi et matrimi et puellae totidem carmen cecinerunt, eo[de]mque modo in Capitolio; carmen composuit Q. Hor[at]ius Flaccus.* Actorum locum non satis perspicuum Mommsenus eximia coniectura a

[1]) Tres figuras togatas esse dicit Eckhel (VI p. 386), similiter Cohen.

[2]) Tres pueros Eckhel (VI p. 386), tres puellas Cohen in nummo repraesentari errore scripserunt; est sine dubio puella inter duos pueros (hi manu sinistra volumen tenent).

carmine saeculari Horatiano petita illustravit ita ut statueret (supra p. 257), carmen cantatum esse 'a choris sollemni pompa ex Palatio ad Capitolium pergentibus et inde redeuntibus ad aedem Apollinis Palatinam'. Nummi imago coniecturam nullo modo infirmat.

Templa in nummis Domitiani repraesentata quatenus respondeant eis, quae in actis nominantur, videant topographi; mihi hoc tantum monendum est, in nummis aedium imagines haud raro neglegenter adumbratas esse (cf. e. g. n. 6*a*. *b*. 7).

Restat ut reliquos Augusti et Domitiani nummos in memoriam saecularium cusos recenseamus.

Ad ludorum indictionem pertinent Augusti unus aureus et argenteus (n. 11), Domitiani item aureus et argenteus unus (n. 12).

n. 11 (Cohen, Caesar n. 5—6): *Vir sinistrorsum stans galeatus (galea duabus pinnis*[1]*) praelongis ornata est) et succincta veste*[2]*) indutus s. clipeum rotundum (cuius insigne est stella), d. caduceum alatum tenet. (Ab altera parte est caput Caesaris; inscriptio* M SANQVINIVS · III · VIR *et* AVGVST DIVI F LVDOS SAEC).

n. 12 (Cohen, Domitianus n. 75—76, cf. 77. 78): *Idem vir sinistrorsum gradiens, sed pro caduceo baculum tenet (facem Cohen, errore) clipeique insigne est caput galeatum dextrorsum. Inscriptio:* COS XIIII LVD SAEC FEC.

Figuram cultu tam singulari exornatam, quam plerique Salium, alii Fetialem alii Minervam alii praeconem esse coniecerunt (cf. Eckhel V p. 300; VI p. 385), 'verisimiliter praeconem ludos promulgantem' esse censuit Eckhel, eiusque opinionem secutus est Mommsen (p. 246, in adn. 1 alia eiusdem figurae exempla citans); Salium non significari monuerunt Eckhel V p. 300 et supra Mommsen, quia Salio cum ludis saecularibus nulla esset communio. Imaginem esse 'praeconis invitantis more sollemni ad ludos quos nec spectasset quisquam nec spectaturus esset' (Suet. Claud. 21) propter caducei inprimis insigne veri est simillimum; neque opinioni eorum, qui Salium esse existimaverunt, videtur favere quod in argenteo Augusti rarissimo ad ludos saeculares pertinente eadem figura redit clipeum non rotundum habens, sed eius fere formae quam ancilibus propriam esse scimus: clipeo enim huius formae utitur etiam Iuno Sospes Lanuvina[3]), quam nemo unquam propterea cum Saliis composuit. Argenteus Augusti modo memoratus hic est:

---

[1]) Ita etiam Cavedonius (*Ann. d. Inst.* 1853 p. 28); binas alas esse dicit Eckhel, vix recte.

[2]) Virum togatum esse dicit Eckhel, non bene; vestis similis est ei quam Graece dicimus διπλοΐδιον.

[3]) In nummis gentis Cornuficiae (Cohen *monn. de la républ. Rom.* tab XV), Mettiae (l. c. tab. XXVIII), Prociliae (l. c. tab. XXXV)

n. 13 (Cohen, Augustus n. 188): *Basis quadrata vel ara cui inscriptum est* LVDI | SAECVL; *hinc vir togatus capite velato sacrificans ut videtur, inde vir longa veste indutus et fortasse galeatus, s. clipeum ancili similem*[1]) *d. caduceum tenens. Supra aram* IMP. *Typus corona inclusus est. (Ab altera parte:* CAESAR AVGVSTVS *caput Augusti dextrorsum).*

Eiusdem ut videtur nummi exemplum aureum sic describit Cohen, Aug. n. 112: CAESAR AVGVSTVS *La tête nue à droite.* — IMP. *Deux prêtres saliens debout en face l'un de l'autre; le premier tient un caducée et le second pose la main sur un autel, sur lequel se lit* LVDOS SAECVL. *Le tout dans une couronne de feuillages. (Autrefois collection Riccio).*

Columna denique in saecularium memoriam eo loco collocata ubi ludi facti sunt, eadem scilicet quam acta statuendam commemorant v. 60 seqq. et cuius fragmenta nuper effossa sunt (cf. supra p. 226), in his occurrit nummis:

n. 14, Æ (Cohen, Domitianus n. 73): *A parte sinistra cippus cui inscriptum est* COS | XIIII | LVD | SAEC | FEC; *a parte dextra idem vir qui est in n. 12, stans (clipei insigne est caput galeatum dextrorsum); inter eum et cippum turibulum (non candelabrum).*

Eiusdem nummi varietas extare traditur in qua praeco est sinistrorsum gradiens (Cohen n. 74).

n. 15, Æ (Cohen, Domit. n. 72): *A parte sinistra cippus cui inscriptum est* LVD | SAEC | FEC; *reliqua ut in nummo qui praecedit; in campo* COS XIIII.

n. 16, Æ (Cohen, Augustus n. 461): *Cippus cui inscriptum est* IMP | CAES | AVG | LVD | SAEC; *in campo* XV S · F, *in orbem* L · MESCINIVS RVFVS · III · VIR.

n. 17, AV et Æ (Cohen, Domitianus n. 69—70): *Cippus cui inscriptum est* LVD | SAEC | FEC; *in campo* COS XIIII. *Typus corona inclusus est.*

Saecularium partem ad sacra pertinentem in nummis Domitiani plene repraesentari vidimus; ludorum contra scaenicorum, qui in actis cum sacrificiis coniuncti commemorantur, et circensium et venationis eodem tempore commissorum neque in Augusti neque in Domitiani nummis ullum est indicium.

[1]) Clipei forma non bene expressa est, neque melius cernitur in exemplari musei Danici cuius ectypum mecum communicavit Hauberg illius musei rector.

Berolini. mense Nov. a. 1891 HENRICUS DRESSEL

ADDITAMENTA

AD ACTA FRATRVM ARVALIVM.

Actorum fratrum Arvalium cum his ultimis annis fragmenta prodierint non pauca nec levis momenti, ea hoc loco componere utile visum est; observationibus quas oblata occasione subiunxi de aedificiis Arvalium, id praesertim accuratius quam adhuc factum est investigare conatus sum, quomodo tabulae actorum antiqua aetate dispositae ac propositae fuerint. Quam quaestionem difficilem et magni in actis redintegrandis momenti ad liquidum a me perductam non esse nemo mirabitur qui reputaverit marmora ipsa pleraque destinata museo novo quod publice instituitur Romae in thermis Diocletiani, iam per quinque et quod excurrit annos latere in arcis recondita

---

IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS

a. u. c. 733. 734?

1 (inserendum ante n. 2023).

Fragmentum altum m. 0,14, latum m. 0,15, repertum in alveo Tiberis, a. 1892 penes curatores rerum antiquarum (*ministero dell' istruzione pubblica*).

VN
/N
S · LIBO · L · CINNA · /
ORNVTVS · CN · DOM
O P · SILIO
C · CN · POMPEI · Q · F
IVN
ON · IVN I I
NON · IVN
I · POMPEIVS · Q · F · M · CORN
SSALLA · CORVINVS

Descripsit Henzen, qui edidit *Bull. dell' Istituto* 1882 p. 201, contuli ipse. Lanciani apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1880 p. 467, *bull. arch. comm.* 1881 p. 7 n. 439.

3 ex. A fuit, non M.

Fragmentum cum ita supplevisset Henzen, ut ad a. p. C. 28 referretur quo fasces gesserunt Ap. Iunius Silanus et P. Silius Nerva, ei nuper oblocutus est E. Hula Vindobonensis (*archäol.-epigraph. Mitth. aus Oesterreich* 1892 p. 23—28), v. 5 consulatum M. Appulei et P. Silii (a. u. c. 734) perscriptum fuisse contendens; cuius argumenta ex parte parum firma esse demonstravit Mommsenus supra p. 303-309. Mihi in hac quaestione diiudicanda

neque ullo modo examinanda. Attamen cum beneficio eorum qui museo illi praesunt examinare licuerit ectypa tabularum omnium egregie facta itemque lapides qui seclusi non sunt, iam ex hac inspectione quaedam enucleasse mihi visus sum de quibus exponere non inutile erit.

Itaque primo loco recensebuntur quae post absolutam voluminis sexti partem primam nova accesserunt (inserui quae in addendis eius voluminis p. 864 composita sunt). Ex eis quae ad inscriptiones iam editas addenda et corrigenda parata sunt, potiora selegi. De fratribus Arvalibus quorum nomina nunc primum innotuerunt succincte exposui, item addidi si quae rectius cognita sunt post absolutam Henzeni editionem separatam [1]): ceterum laterculus nominum infra p. 339. 340 subiunctus ad indicem eiusdem libri remittit.

[1]) *Acta fratrum Arvalium quae supersunt restituit et illustravit Guil. Henzen.* Berolini 1874. 8. Hunc librum intellege ubi solum Henzeni nomen citavi; alterum sex annis ante editum: *Scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali.* Roma 1868. fol. distinxi addito vocabulo *relaz.*

IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS

a. u. c. 733. 734?

. . . .
a(nte) d(iem) . . . . . *I*un(ias) *in luco et domi*
a(nte) d(iem) . . . . . *I*un(ias) *domi*
Adfuerunt . . . . *s* Libo L. Cinna A . . . .
M. Cornutus Cn. Dom*itius*
. . . . . o P. Silio *cos.* | *Diae*
III non.(?) Ian. mag(isterio) Cn. Pompei Q. f. *sacrum indictum deae*
k(alendis) Iun(is) *domi* Iun. 1
a. d. III non(as) Iun(ias) in *luco et domi* 3
pr. non(as) Iun(ias) *domi* 4
*Adfuerunt C*n. Pompeius Q. f. M. Corn*utus* . . . .
*M. Valerius M*essalla Corvinus . . . .

forma litterarum summi momenti videtur esse: ea autem in fragmento novo satis differt a dudum noto (CIL. VI, 2024) quod superest ex actis anni 27 satis et ita differt ut novum fragmentum aliquot annis ante exaratum dixeris et fere coaevum fastis Capitolinis. Praeterea acta a. 27 iam satis prolixa sunt, haec contra inter sacrificium anno priore et indictionem mense Ianuario anni posterioris factum (nam ad unum eundemque annum utrumque non recte rettulisse Henzenum consentiunt Mommsenus et Hula) nihil omnino notant: quae brevitas sane aetati antiquiori optime convenit. Tamen cum iudicium prorsus certum ferri non possit, coniecturas de singulis viris ab auctoribus supra dictis prolatas iuxta posuimus.

3 Libonem suspicatur Henzenus fuisse aut L. Scribonium consulem p. C. 16, aut C. Vibium suffectum a. eodem; secundum Hulam est L. Scribonius Libo amicus Pompei Magni socer Sex. Pompei, saepe nominatus a Cicerone (Orelli Onomast. p 528) aliisque eius aetatis scriptoribus, consul cum M. Antonio a. 720 Cogitari posse etiam de M. Druso Libone cos. a. 739 addit Mommsen.

L. Cinna quis fuerit, in incerto relinquit Henzenus; Hula suspicatur eum fuisse praetorem a. 710, generum Cn. Pompei triumviri, patrem consulis a. p. C. 5; de homine praetorio alioquin ignoto cogitavit Mommsenus.

4 de M. Cornuto quaestio difficilis est; eum qui nominatur in actis a. 14. 20. 21 diversum esse ab hoc statuit Henzenus, quippe qui mortem ipse sibi consciverit a. 24 (*Tac. ann.* 4, 28), fortasse filium eius fuisse ratus. Hula Cornutum credit filium eius qui praetor se ipse interfecit a. 711, patrem alterius qui nominatur et in actis a. 14 et 21 et a Tacito: Mommsenus denique contendit unum eundemque Cornutum adfuisse in collegio a. 14. 20. 21. 28, eumque esse patrem praetorii illius cuius mentionem facit Tacitus.

TI. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS

a. 20. 21.

2 (inserendum ante n. 2024).

Fragmentum tabulae marmoreae altum m. 0,40, latum 0,20 repertum in coemeterio S. Valentini via Flaminia, nunc in repositis thermarum Diocletiani.

M
T QVINTIVS : *sic*
L CALPVRNIVS PISO
M CAECILIVS CORNVT
FABIVS PERSICVS CN
AVGVR
TI · CAESARE · IIII · DRVSO
III · EID · IAN
T · QVINCTIVS · CRISPI *sic*
MAG · MANIBVS · L
VE/ATO · SVB · DIV
EM /ACRIFICIV
DIAE
QVOD · BONVM · F
TVNATVMQV
QVE · ARVALI
STO · IVLIA
NEPOTIBV
SACRIFIC
D · V

Contuli. Gatti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 501, *bull. comm.* 1889 p. 119 et in tabula IV imaginem.

Cn. Domitium quod statuit Hula consulem esse a. 701 et 714 mihi non probatur: neque enim ultimo loco nominari potuit vir grandaevus et consularis post iuvenes et praetorios. Cn. Domitium Ahenobarbum patrem Neronis, qui consul fuit a. 32, adfuit in collegio a. 27. 33. 38. 39, intellegendum esse consentiunt Henzenus et Mommsenus.

Cn. Pompeium Q. f. consulem a. 723 esse opinatur Hula, reprehendens Henzenum qui eum composuit cum fratri Arvali nominato in actis p. C. 14: hunc enim eodem anno mortuum esse ipsorum actorum testimonio constare. At Mommsenus eundem credit esse hunc et Cn. Pompeium augurum qui ultimo loco notatur in actis a. 20 (vide infra p. 440).

Messalla Corvinus creditur Henzeno cos. a. p. C. 20, quamquam ei cognomen Corvini alibi non datur. Quod posuit Hula eum esse oratorem clarissimum, eo nomine offendit quod hic vir aevi provecti et nobilis rebus gestis non potest nominari post M. Cornutum iuvenem et praetorium (supplendum enim esse *M. Corn*[*elius* . . . contenderis argutius quam probabilius). Mommseno videtur intellegendus aliquis e Messallarum familia praeterea ignotus.

TI. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS

a. 20. 21.

m . . . .
T. Quintius *Crispinus Valerianus*
L. Calpurnius Piso *pontifex*
M. Caecilius Cornutus *Paullus*
Fabius Persicus Cn. *Pompeius*
augur
Ti. Caesare IIII Druso *Caesare ii cos*
III eid(us) Ian(uarias) Ian. 11
T. Quinctius Crispi*nus Valerianus*
mag. manibus l*autis capite*
ve*l*ato sub divo *contra orient*-
em *s*acrificiu*m indixit deae*
Diae:
Quod bonum *faustum felix for*
tunatumq*ue sit p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) fratribus*
que Arvali*bus Ti Caesari Augu*-
sto, Iuliae *Augustae et liberis*
nepotibus *totique domui eorum*,
Sacrifici*um deae Diae hoc anno erit*
a. d. V*I* (?) *kal(endas) Iunias domi*
. . . .

20 littera prima D valde evanida est, at V et punctum quod praecedit

omnino certa. Scriptura quadratarios duos arguit, ita ut v. 1—6 melius scripti sint quam ceteri anno sequenti subiecti. Notandum est quadratarium priorem a punctis signandis abstinuisse, alterum suis locis posuisse, similiter atque in fastis Colotianis (Mommsen *Hermes* 10 p. 469—471).

5. 6 *Cn.* [*Cornelius Lentulus*] *augur* supplevit Gatti non recte; hic enim vir grandaevus et summi splendoris non potuit nominari ultimo loco. Statuit qui hac de re monuit Mommsenus (supra p. 305) intellegendum esse Cn. Pompeium Q. f., qui cooptatus est a. 14: nomini anguratum adiungi solitum esse quoad in vivis esset vir cognominis Cn. Pompeius Q. f. Arvalis et ipse, quo mortuo a. 21 augurem simpliciter appellari Cn. Pompeium Q. f.

11 spatium non capere vocabulum *columine* vel *culmine* sollemne in actis aetatis posterioris (Henzen p. 7) recte observavit Gatti l. c. p. 122: quod

---

C. CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 38.

3 (ad n. 2028).

Fragmenti *b* versus 1—4 parum recte editi sunt in Corporis vol. VI; scilicet ita est vel fuit in lapide:

Q
GER
MIH
C · C

VM
R O R I
F I C I V M · I N
—RIS AVGVSTI GERMAN

---

a. 38—41.

4 (inserendum ante n. 2029).

Fragmentum repertum in alveo Tiberis prope Marmoratam, nunc in thermis Diocletiani in repositis.

V I
M I N E R
V A C C A M
C A M · G E N
A N T E · T E M
D I V A E · D
V A C C A M
D I A E

Contuli. Gamurrini apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1888 p. 227.

tamen idem secutus Mommsenum (apud Henzenum *relazione* p. 51) statuit, *columine* accipiendum esse de templi fastigio, ideoque ibi tantum culminis mentionem fieri potuisse, ubi aedificium *versus orientem* directum esset (quale est templum Concordiae, cum Pantheon directum sit ad septentrionem), mihi non persuasit. Crediderim culmen referendum esse ad sacerdotem ipsum (ut est apud Livium 1, 34, 9 *culmen summum hominis*), neque re vera aliquid interesse inter locutiones *versus orientem* et *culmine versus orientem*.

20 anno p. C. 21 sacrificium deae Diae non fuisse, id quod expectaveris secundum canones ab Henzeno (p. 4) propositos, diebus 17. 19. 20 mensis Mai, sed postremis fere iam constat. Unde recte fortasse suspicatus est Hula (l. c. p. 26), sacrum hoc ante Gai aetatem re vera fuisse non statum, sed indictivum.

C. CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 38.

Frustulum cuius litteras inclinavimus repertum post alterum a. 1869 (itaque omissum apud Henzenum *relazione* p. 5) rursus in museo a nobis frustra quaesitum est; locum ita restituit Mommsenus in huius Ephemeridis vol. V p. 158:

Quod bonum faustum felix fortunatum salutareq(ue) sit C. Caesari Aug.
Germanico ipsi sororibusq(ue) eius p(opulo) R(omano) Quiritibus fratribus-
mihique: *sacri*ficium in *luco domoque* |*que Arvalibus*
C. *Caes*aris Augusti German*ici magistri erit* . . . .

a. 38—41.

immolavit
Iovi bovem marem, Iunoni vaccam,
Miner*vae vaccam, Saluti publicae* (?)
vaccam, *Felicitati* (?) *vac-*
cam, gen*io ipsius taurum, et*
ante tem*plum divi Augusti novum*
divae D*rusillae sorori Germanici Aug.*
vaccam, *item in luco deae*
Diae . . . .

Primum in lapide hic habemus Divae Drusillae nomen: unde iam tolluntur dubitationes quas movit Hirschfeldius *Wiener Studien* 1881 p. 267. Neque tamen cum Gamurrinio hoc fragmentum ad Divae Drusillae natalem ab Arvalibus celebratum referendum esse affirmaverim.

a. 39.

5 (ad n. 2029).

Fragmentum altum m. 0.25, latum m. 0.15 repertum in via *dei Baullari*, deinde apud curatores rerum antiquarum in urbe constitutos, nunc in thermis Diocletiani in repositis.

OVEM MAREM · IM
TATILIVS · CORVIN
S · PAVLLVS · FABIVS · P
)VS · FEBR
ET · PROMACISTRO · C *sic*
NOMINE · NATALI
LIO · IOVI · O · M · BOVE

ABIVS · PERSICVS · TA
CINA · LARGVS · P · M

K · APRILES ·
I · ET · PROMAGISTRO · C
NOMINE · QVOD · HOC
ICVS · AB SENATV · IMP
IOV BOVEM

Contuli. Henzen *bull. arch. comm.* 1884 p. 240 et in tabula XXII imaginem.

6 natalem indicatum esse alicuius ex sororibus aut ex coniugibus Gai suspicatus est Henzenus. Atqui natam esse scimus Agrippinam a. d. VIII idus Novembres, Livillam ultimis mensibus anni p. C. 17; de Drusilla minus constat, attamen ipsa quoque anno exeunte nata est (Mommsen *Hermes* 13, 254 sq.). Has igitur in censum hoc loco non venire apparet. Uxorem

a. 39.

pr. k. febr. Ian. 31
L. Salvius Otho flamen et pro magistro collegii
fratrum Arvalium nomine natali Antoniae Aug(ustae)
*in Capitolio Iovi o(ptimo) m(aximo) b*ovem marem im*molavit.*
*adfuerunt Taurus S*tatilius Corvin*us* . . . .
. . . . s, Paullus Fabius P*ersicus*
a(nte) d(iem) . . . *i*dus Febr(uarias) Febr. 6–12
L. Salvius Otho flamen et promagistro *collegii*
fratrum Arvalium nomine natali . . . .
. . .·. . . *in Capito*lio Iovi *o(ptimo) m(aximo)* bove*m marem*
immolavit
*adfuerunt Paullus F*abius Persicus, T*aurus Statilius*
Corvinus, *C. Cae*cina Largus, P. M*emmius Re-*
gulus.
a(nte) d(iem) XV k(alendas) Apriles Mart. 18
*L. Salvius Otho flame*n et promagistro *collegii*
fratrum Arvalium nomine, quod hoc *die C. Cae-*
*sar Augustus Germa*nicus ab senatu imp*erator appel-*
latus est, in Capitolio Iovi bovem, *Iunoni*
vaccam, Minervae vaccam immolavit, ante
templum novom Divo Augusto bovem ....

secundam — nam de prima, Livia Orestilla ducta a. 37 et mox repudiata cogitari nequit — Gaius duxerat Lolliam Paulinam paucis diebus post mortem Drusillae (Dio 59, 12): haec cum consecrata sit exeunte mense Septembri a. 38, matrimonium tertium contractum est mense fere Octobri eiusdem anni, et potest natalis Augustae celebratus esse a fratribus Arvalibus inter Febr. 6 et 12 anni insequentis. De Caesonia vide infra p. 327.

a. 40.

6 (*ad n.* 2030).

In domo Coritii nostri FLOR.

NICIANVS
CAPITOLIO
MAGISTRO · MAGISTERII L ·
GI FRATRVM · ARVA
ALEM · GERMANICI TAVR
REM · IVNONI · VACCAM M
IMMOLAVIT
S · M · SILANV · C · CAECINA
TILIVS · CORVINVS
K IVNIS
GISTRO · MAGISTERII
VLI · CONLEGI · FRATRVM · AR
MINE · AD · DEAM · DIAM · VACCAM
ADFVERVNT
AESAR AVG · GERMANICVS
ARGVS · TAVRVS · STATILIVS
NNIVS · VINICIANVS · C
PISO · M · SILANVS
N · IVN · IN · CAPITOLIO
MAGISTRO · MAGISTERII
CVLI · CONLEGI · FRATRVM
MINE · OB · NATALEM
C · AVG · IOVI · BOVEM · MAREM
AM · MINERVAE · VACCAM
ECINA · LARGVS · M · SILANVS
CIANVS · C · CALPVRNIVS · PISO

Anonymus saec. XVI in codice musei Florentini n. 8 (olim Strozziorum) p. 42 (inde Donius 9, 29 ex quo Mur. 585, 1; Marini tab. VIII; Henzen p. L. LI).

Codex qui solus fragmentum hoc et n. 8. 9 servavit, scriptus est c. a. 1520—1530 a viro docto Romae degente[1]), assecla fortasse Pomponi Laeti, qui

[1]) Velut ad titulum VI, 551, quem ceteri auctores collocant in vinea card. Carpensis, Anonymus (p. 130) adnotat: '*paucis ante annis vidimus effodi ad vineam R. D. Aldobrandini Nicosini archiepiscopi* (est Aldobrandinus Ursinus, qui advixit ad Clementis VII tempora, mortuus c. a. 1530) *extra portam Flaminiam dextrorsus euntibus propter urbis moenia sursum versus*'. Amicos laudat Coritium († a. 1527) et Pierium Valerianum (1476—1558); perperam igitur in schedula codici inserta (saec. XVII scriptura arguit) auctor fuisse dicitur Franciscus Robortellus (1516—1567). E contrario Strozzius ipse erravit cum inscriptiones ex hoc codice desumptas citat 'ex Domino Angelo Acciaiuolo 1465' (cf. Bormann C. I. L. XI p. 335).

a. 40.

I.

adfuerunt:
. . . . *L. Annius V*inicianus
VIIII k. Iunias in Capitolio Mai. 24
. . . . *pro* magistro magisterii
*P. Memmi Reguli conleg*i fratrum Arva-
*lium nomine ob nat*alem Germanici
*Caesaris Iovi bovem ma*rem, Iunoni vaccam,
Minervae vaccam immolavit.
Adfuerunt . . . us, M. Silanus, C. Caecina
Largus, *Taurus Sta*tilius Corvinus
k(alendis) Iunis Iun. 1
. . . . *pro ma*gistro magisterii
*P. Memmi Reg*uli conlegi fratrum Ar-
*valium no*mine ad deam Diam vaccam
immolavit. Adfuerunt
imp(*erator*) *C. C*aesar Aug. Germanicus,
*C. Caecina L*argus, Taurus Statilius
*Corvinus, L. A*nnius Vinicianus, C.
Calpurnius Piso, M. Silanus.
a(*nte*) *d*(*iem*) . . . *no*n(as) Iun(ias) in Capitolio Iun. 2–6
. . . . *pro* magistro magisterii
*P. Memmi Reg*uli conlegi fratrum
*Arvalium no*mine ob natalem [Caesoniae]
*C. Caesaris Germani*c(i) Aug(usti) Iovi bovem marem,
*Iunoni vacca*m, Minervae vaccam
*immolavit. Adfuerunt C. Ca*ecina Largus, M. Silanus,
*L. Annius Vini*cianus, C. Calpurnius Piso

II.

L . . . . .
Tauru*s Statilius Corvinus?*
M . . . .

ad disquisitiones grammaticas inscriptiones adhibere instituerat. Notitiam libri debemus Bormanno nostro. Apographa cum cura facta sunt et Accursianis fere aequiperanda; notant vel apices et litteras eminentes. Quod autem fragmenta haec prodierunt pravis supplementis inquinata ideoque fere inutilia, factum est non culpa auctoris, qui in codice religiose a litteris in lapide servatis distinxit supplementa sua colore rubro adscripta, sed oscitantia Gorii (is enim ad Donii librum excerpta ex hoc codice addidit, cf. praef. p. XX), qui omnia confusa et indistincta typis expressit. Supplendis

his fragmentis anonymum imparem fuisse nemo mirabitur: nos abiectis eius temptaminibus certiora proponere conabimur.

3. 4 hic, ut infra 11. 12. 20. 21 is qui collegio praeest appellatur modo plane insolito *promagister magisterii illius*: neque enim reperto apographo egregio haec mutare licebit, sicut fecit Henzenus, in *promagister conlegi*. Nomen magistri cum ubicunque mutilum ad nos pervenerit (... *uli* v. 11, ... *culi* v. 21), dubitans posui P. Memmium Regulum, qui in collegium

TI. CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 50—54.

7 (ad n. 2034).

V. 12—15 quae in lapide sunt:

PPITER OPTIME MAXIME QVAE
QVOD · HODIE · VOƎIMVS · ASTV · EA · IT
QVOD · CONLEGIVM · FRATRVM · AR
RI · ƎOƎEMVS · ESSE · FVRVM *sic*

a. 50—54.

8 (ad n. 2035).

Ex alia Coritianorum tabella FLOR.

PERSICVS · IOVI BO
MAREM · ADFVIT · M · S
IX · K · OCT
NATALE · DIVI · AVG · IN · CAPI
LIO · IMMOLAVIT · L · VITELLIV
MAGISTER · PRO · COLLEGI
FRATRVM · ARVALIVM · IO
BOVEM · MAREM · AD · AR
GENTIS · IVLIAE · VACCAM
ADFVERVNT · C · CAECINA · LA
SILANVS · STATILIVS
VIII · K · OC
IN · PALATIO · L · VI
PRO · COLLEGIO
LIVM IMMO
BOVEM MA
VACCAM

Cod. musei Florentini 8 p. 43 (inde Gorius col. Liv p. 217, idem apud Donium ed. 9, 28; ex Donio Mur. 586, 1; Marini tab. XI; Henzen p. LIX).

cooptatus est a. 38 (cf. Henzen p. 191). Nota hoc anno sacrificium deae Diae factum esse non Mai. 27. 29. 30 sed 17. 19. 20.

22. 23 Caesoniae nomen hic erasum esse probabilissime coniecit Mommsen (apud Henzenum p. LI): ex sororibus Gai nullam hic nominari potuisse apparet ex eis quae modo p. 442. 443 adnotavimus. Gaius Caesoniam uxorem duxit anno 39, ut videtur, exeunte, trigesimoque die post infantem ex ea suscepit Iuliam Drusillam, de qua cogitari hic non posse manifestum est.

TI. CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 50—54.

Mommsenus huius Ephemeridis vol. IV p. 226 collatis actis a. 28 restituit sic:

> *I*uppiter optime maxime, quae *in verba tibi b*(*ove*) *a*(*urato*) *vovimus esse futurum*
> quod hodie vovimus, astu ea it*a faxsis, tum tibi donum*
> quod conlegium fratrum A*rvalium volet, p. XXV*
> *au*ri vovemus esse fu*tur*um.

a. 50—54.

immolavit Paullus Fabius
Persicus Iovi bo*vem*
marem. Adfuit M. S*ilanus*
IX k(alendas) Oct(obres) Sept. 23
natale divi Aug(usti) in Capi*to*-
lio immolavit L. Vitellius
magister pro collegio
fratrum Arvalium Io*vi*
bovem marem, ad ar*am*
gentis Iuliae vaccam
adfuerunt C. Caecina La*rgus, M.*
Silanus, Statilius *Corvinus*
VIII k(alendas) Oc*t*(*obres*) Sept. 24
in Palatio L. V*itellius mag*(*ister*)
pro collegio *fratrum Arva*-
lium immo*lavit divo Aug*(*usto*)
bovem ma*rem et* . . . . .
vaccam . . . .

NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 55.

9 (ad n. 2037).

Marmoreae tabellae fragmentum apud Coritium nostrum FLOR.

CN · LENTVLO · GAETVLICO · T · CVRTILIO · M
III · IDVS · DECEMBR · IN · SACRA · VI
P · MEMMIVS · REGVLVS · PRO · MAGISTRO · FRATRVM
NERONIS · CLAVDI · CAESARIS · AVG · GERMANICI · PR
DOMVM · DOMITIANAM · OB · MEMORIAM · DOM
XVIII · K · IANVAR · IN · CAPITOLI
P · MEMMIVS · REGVLVS · PROMAGISTRO · FRA
NERONIS · CLAVDI · CAESARIS · AVG · GER
IMMOLAVIT · IOVI · O · M · BOVEM · M
SALVTI · EIVS · B · M · GENIÓ · IPS
IN · CONLEGIO ·
P · MEMMIVS · REGVLVS
FAVSTVS · CORNELIV
CN · LEN

Codex musei Florentini n. 8 p. 121 (inde Donius ed. 9, 30, ex quo Mur. 585, 2; Marini tab. XII; Henzen p. LXI).

IMP. CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS.

a. 78.

10 (ad n. 2056).

Vestigia v. 36 sic excepi LVI ASIO · NEP: litterae magnae sunt, ut moris est in consulatuum notis. Nomen fortasse explet fistula aquaria ante aliquot annos in urbe reperta: SEX · VITVLASI · NEPOTIS, quam nobiscum communicavit Lancianius. Eius nominis virum ceteroquin ignotum fasces gessisse statuendum erit mense Aprile a. 78.

IMP. CAESAR NERVA TRAIANVS AVGVSTVS.

a. 105.

11 (ad n. 2075).

Versus II, 28. 29. 30 ita explentur reperto frustulo novo

apud M · VALERIVM *t*REBICIVM *de*CIANVM MAG · FRATRES ARVAL · AD
*consumma*NDVM *sac*RIFICIVM DEAE · DIAE · ET · INTER CENAM · M · VALERIVS
*trebiciu*S · DECIAN*us* AESI*us* POSTVMVS · TI · IVLIVS · CANDIDVS *cet.*

Contuli lapidem. Henzen in addendis ad vol. VI p. 864.

29 fuit NDVM, non ONSVM. — 30 fuit AESI, non *m*AECI*us*; erravisse necesse est quadratarius.

NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

a. 55.

Cn. Lentulo Gaetulico, T. Curtilio M*ancia cos.*
III idus Decembr(es) in sacra vi*a* Dec. 11
P. Memmius Regulus pro magistro fratrum *Arvalium ex edicto?*
Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici pr*incipis parentisque pu-*
|*blici ante*
domum Domitianam ob memoriam Domi*tii patris eius bovem marem*
XVIII k(alendas) Ianuarias in Capitolio Dec. 15
P. Memmius Regulus pro magistro fra*trum Arvalium nomine ob natalem*
Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Ger*manici principis parentisque publici*:
immolavit Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem m*arem, Iunoni vaccam, Miner-*
|*vae vaccam*
saluti eius b(ovem) m(arem), Genio ipsi*us taurum*
in conlegio *adfuerunt* . . . .
P. Memmius Regulus . . . .
Faustus Cornelius . . . .
Cn. Len . . . . . .

1 non recte hic pro consulatu nomina fratrum Arvalium duorum reposuisse Henzenum constat posteaquam repertae sunt tabellae ceratae Pompeianae n. 7. 50. 127 ed. de Petra (cf. Mommsen *Hermes* 12, 127), eorundem consulum nominibus insignes et mense Decembri perscriptae omnes. T. Curtilius cum legationem Germaniae superioris obtinuerit a. 56—58, fasces ante eum annum gesserit necesse est.

---

a. 105.

Ad eandem tabulam n. 2075 videntur pertinere fragmenta haec sedis incertae

S · V
VS · M
BICIC

C · II

Henzen in addendis ad vol. VI p. 864.

---

a. inc., circa a. 116—118.

12 fragmentum repertum in vinea Ceccarelli.

M · VALI
ITORIV

Henzen in addendis ad vol. VI p. 864.

Agnoscuntur nomina M. Valeri Trebici Deciani et C. Vitori Hosidi Getae.

anni incerti.

13 fragmentum altum m. 0,095, latum m. 0,11 repertum in alveo Tiberis ad pontem Sixtum, nunc in thermis Diocletiani in repositis.

MIHIQV
EM VI K IVN
K IVNIAS IN
ONSVMMABI
SIVNIANVS
TVS TI IVLIV

Gatti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 419, *bull. comun.* 1885 p. 163 n. 1089.

Quod bonum faustum felix fortunatumque sit
imp. Caesari . . . Traiano Hadriano Augusto
totique domui eius, populo Romano Quiritibus
fratribusque Arvalibus mihique: *sacrificium deae Diae*
*hoc anno erit ante d*iem VI k(alendas) Iun*ias domi,*
ante diem IIII k(alendas) Iunias in *luco et domi, ante diem* Mai. 27
III k(alendas) Iun(ias) domi consummabitur. *Adfuerunt in* 29
collegio M. Valerius Iunianus 30
. . . . tus, Ti. Iulius *Candidus*

Verbum *mihique* quod in indictionis carmine adest, cum omissum sit certe inde ab a. 118 (Henzen p. 8), contra tertio die sacrificium dicatur *consummari*, quod ante eundem annum 118 in usu non fuit (ib. p. 9), ultimis Traiani annis fragmentum hoc recte attribuit Gatti.

IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS

a. 125. 126.

14 (ad n. 2082).

In frustulo *a* post notam piaculorum factorum ob incisa acta magisterii anni praecedentis ita legendum et supplendum esse

a NNIO · VERO
II *i nonas ianuarias*
*magiste*RIO . . . .

collato ectypo adnotavi: ex nomine Anni N prius iam non apparet. Tollitur igitur, id quod in Henzeni restitutione offendebat, numerus consulatus iterati suo versu positus: at dubitari potest, utrum revera ad a. 126 frag-

mentum pertineat, an ad a. 106, quo consules fuerunt L. Ceionius Commodus Aurelius Annius Verus et . . . . Cerialis. De anno 121 quo M. Annius Verus fasces iterum gessit, cogitari non potest, cum nota piaculi facti propter incisionem actorum a. 120 extet in lapide VI, 2080 v. 56—61.

IMP. CAESAR T. AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS.

a. 145.

15 (ad n. 2085) fragmenta quattuor tabulae eiusdem: *a* altum m. 0,21, latum m. 0,35, *b* altum m. 0,46, latum m. 0,70, *c* altum m. 0,12, latum m. 0,13, *d* altum m. 0,18, latum m. 0,13. Fragmentum *a* repertum est mense Maio a. 1768 in magno coemeterio sub vinea Viscardi via Tiburtina e regione S. Laurentii, teste Reggio, nunc servatur imminutum in museo Vaticano (Gall. lap. mag. IV). — *b c d* reperta sunt his annis (*b* a. 1883, *c* a. 1886, *d* a. 1882) in vinea extra portam S. Laurentii e regione basilicae; *b d* servantur in thermis Diocletiani in repositis.

a

IMP · CAESARE · T · AELIO · HADRIA · ·
ANTONINO · AVG · PIO · IIII
M · AELIO · A|*VRELIO · CAESARE · I . .*
III · NON|*AS · IANVARIAS*
M|*AGISTER . . . .*
M · AELI · AVRELI|*CAE . . . . .*
SI

Imp(eratore) Caesare T. Aelio Hadria*no*
Antonino Aug(usto) Pio IIII
M. Aelio Aurelio Caesare I*I co*(*n*)*s*(*ulibus*)
III non(as) Ianuarias Ian. 3
magister*io*
M. Aeli Aureli Cae*saris*
per Ti. Licinium Cassium Cassianum promagistrum in Capitolio
votorum nuncupandorum causa pro salute imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii patris patriae

b

ASSIVS
ANTONIVS A
VS ALEXANDER
ISDEM COS
S CONCORDIAE FRATRES ARVALES SACR
NVS PROMAG MANIBVS LAVTIS VELATO CAPITE S
LEGIS · SVIS · INDIXIT
D BONVM FAVSTVM FELIX FORTVNATVM SALVTAREQVE SIT IMP CA
PRONEPOTI T AELIO HADRIANO ANTONINO AVGVSTO PIO PONTIF MA
PARENTIQVE NOSTRO ET M AELIO AVRELIO CAESARI FILIO ET CETERIS
ROMANO QVIRITIBVS FRATRIBVSQVE ARVALIBVS
SACRIFICIVM DEAE DIAE HOC ANNO ERIT ANTE DIEM XVI K IVN DOMI ANTE DI
IVN DOMI CONSVMMABITVR ADFVERVNT IN COLLEGIO TI LICINIVS CASSIVS CA
M FABIVS IVLIANVS HERACLEO OPTATIANVS M VALERIVS HOMVLLVS TI IVLIVS CANDID
CN CORNELIO PROCVLO D IVNIO
XVI K IVN IN PALATIO IN AEDE DIVORVM PER TI LICINIVM CASSIVM CASSIANVM PRO
SACRIFICIVM DEAE DIAE TVRE VINO FECERVNT IBIQVE DISCVMBENTES TORALIBVS SEGMENTA
PATRIMI ET MATRIMI SENATORVM FILI PRAETEXTATI CVM PVBLICIS AT ARAM RETVLERVNT L
CALPVRNIANVS A LARCIVS LEPIDVS PLARIANVS Q IVNIVS MAVRICVS ADFVERVNT IN COLLEGIO T
MAG TI IVLIVS CANDIDVS CAECILIVS SIMPLEX TI IVLIVS IVLIANVS ALEXANDER L ANTONIVS
M VALERIVS IVNIANVS M FABIVS IVLIANVS HERACLEO OPTATIANVS L DIGITIVS, BASSVS
ISDEM COS · XIIII · K ·
IN LVCO DEAE DIAE TI LICINIVS CASSIVS CASSIANVS PRO MAG AD ARAM IMMOLAVIT PORCAS PIA
ET OPERIS FACIVNDI IBIQVE VACCAM HONORARIAM ALBAM AD FOCVLVM DEAE DIAE IMMOLAVIT

c

CASSIVS
AE DIAE CVM
NERVAE
IPI

b

fratres Arvales convenerunt Ti. Licinius Cassius *Cassianus promag* . . . .

. . . . *L.* Antonius *Albus* . . . . .

. . . . *Ti. Iulius Iulian*us Alexander.

isdem cos. *VII idus Ianuarias* Ian. 7

in pronao aedis Concordiae fratres Arvales *sacrificium deae Diae in-* |*dixerunt, ibique Ti. Licinius* Cassius

Cassianus promag(ister) manibus lautis velato capite *sub divo, columine* |*contra orientem, sacrificium deae* Diae cum

*coll*egis suis indixit:

quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp. Cae*sari divi* |*Hadriani filio divi Traiani nepoti divi* Nervae

pronepoti T. Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio pontif(ici) ma*ximo* |*trib. potest(ate) VIII cos. IIII imp. II patri patriae prin*cipi

parentique nostro, et M. Aelio Aurelio Caesari filio, et ceteris *liberis* |*totique domui eius, et senatui, populoque*

Romano Quiritibus, fratribusque Arvalibus:

Sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem XVI k(alendas) Iun(ias) Mai. 17

domi, ante *diem XIV k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, ante* |*diem XIII k(alendas)* 19 20

Iun(ias) domi consummabitur. Adfuerunt in collegio Ti. Licinius Cassius |Ca*ssianus promag* . . . .

M. Fabius Iulianus Heracleo Optatianus, M. Valerius Homullus, Ti. Iulius |Candid*us Caecilius Simplex.*

Cn. Cornelio Proculo D. Iunio . . . . . *cos.*

XVI k(alendas) Iun(ias) in Palatio in aede divorum per Ti. Licinium Mai. 17 |Cassium Cassianum pro*mag(istrum) fratres Arvales praetextati*

sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus |segmenta*tis ture et vino fecerunt: pueri*

patrimi et matrimi senatorum fili praetextati cum publicis ad aram re- |tulerunt L . . . .

Calpurnianus, A. Larcius Lepidus Plarianus, Q. Iunius Mauricus. Ad- |fuerunt in collegio T*i. Licinius Cassius Cassianus pro*

mag(ister), Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, Ti. Iulius Iulianus |Alexander, L. Antonius *Albus* . . . .

M. Valerius Iunianus, M. Fabius Iulianus Heracleo Optatianus, L. |Digitius Bassus.

isdem cos. XIIII k(alendas) *Iunias* Mai. 19

in luco deae Diae Ti. Licinius Cassius Cassianus promag. ad aram |immolavit porcas pia*culares duas luci coinquiendi*

et operis faciundi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum deae |Diae immolavit, *ibique sacerdotes in tetrastylo*

consederunt et ex sacrificio epulati sunt; sumptisque praetextis et coronis |*spiceis vittatis lucum deae Diae*

d

m C
SACRIFICIO OMNES
VRNALIBVS PRIM
CoS
A FRVGIVM REPETIT
RIT SACRO FACTO
S APVT M AELIVM A
PROMAG SVMMOT
PRO VICTORES PALM
VS CANDIDVS C

summoto ascenderunt, et per Ti. Licinium Cas*sium Cassianum promag. et* |*per . . . . pro flamine agnam opimam immolarunt, perfectoque* sacrificio omnes *ture vino fece*|*runt: deinde coronis inlatis signisque unctis* Mai. 20
*. . . . . ex sat*urnalibus pri|*mis in saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt isdem* co(n)s(ulibus) *XIII k(alendas) Iunias*
. . . . a frugium repetit . . . .
. . . . rit sacro facto . . . .
. . . . *ibique in tetrastylo discumbentes* aput M. Aelium A*urelium Caesarem mag(istrum) epulati sunt: post epulas riciniatus soliatus coronatus Ti. Licinius Cassius Cassianus* promag. summoto *supra carceres ascendit et signum quadrigis et desultoribus misit; praesidente Ti. Iulio Iuliano Alexan*dro, victores palm*is et coronis argenteis honoravit. Adfuerunt in collegio Ti. Licinius Cassius Cassianus promag. Ti. I*ulius Candidus *Caecilius Simplex* . . . .

Descripsit quod superest ex fragmento *a* Henzen, contuli ego lapides *a b d*, ectypum fragmenti *c*. Fragmentum *a* integrum solus Reggius apud Marinium sched. Vat. (inde Marini Arv. tab. XXIX); quod superest Marini Vat. 9124 f. 21; Visconti Paris 7 f. 251. Fragmentum *b* edidit Henzen *Bull. dell' Istituto* 1883 p. 110, fragmentum *c* Gatti apud Fiorellium *Notizie degli scavi* 1886 p. 405, *Bull. comunale* 1886 p. 361 n. 1390; fragmentum *d* de Rossi *Bull. dell' Istituto* 1882 p. 72. 73.

7 litterae SI nunc desunt, eas notat solus Marinius.

9. 13. 21. 24. 27. 31. 34. 41. 43 Ti. Licinius Cassius Cassianus alioquin ignotus.

23 Cn. Cornelius Proculus is est qui Lyciam rexit annis fere 139—141, quique dicitur pleno nomine Γναῖος Ἄρριος Κορνήλιος Πρόκλος in titulo Cyanensi (Lebas-Wadd. 1286), Κορνήλιος Πρόκλος in documentis sepulcro Opromoae Rhodiapolitani inscriptis (ut recte observavit Loewy apud Petersenum *Reisen im südwestlichen Kleinasien* II p. 124. 133). Ad eundem rescripsit Antoninus Pius (Dig. 2, 8, 7) et divi fratres (Dig. 26, 5, 24. 48, 18, 14).

D. Iunius . . . . quis fuerit incertum.

27 de . . Calpurniano non magis constat.

A. Larcius Lepidus Plarianus ex familia Ostiensi Egriliorum Plarianorum videtur esse, de quibus cf. Dessau ad C. I. L. X IV, 72. 155. 281. 399. Quae extant in albo dendrophorum Ostiensium (XIV, 281) aetatis fere Septimi Severi:

*patr*ONI
/////////CVS · EGRIL · PLARIAN
////////F · LARCIVS · LEPIDV S
//////// PLARIANV S

utrum ad tres homines referendum sit, an v. 2. 3 ita intellegendi [*M. Acilius Pris*]*cus Egril*(*i*) *Plarian*(*i*) [. . . .] *f*(*ilius*) *Larcius Lepidus*, mihi dubium.

Q. Iunius Mauricus fortasse is est ad quem rescripsit Divus Pius Dig. 36, 3, 1, 11.

29 L. Digitius Bassus aliunde non notus.

31. 32 'Quae in sacris Arvalium die secundo immolari solet post *porcos piaculares vacca honoraria*, cum adhuc diximus inde appellatam videri, quod diis sacra fiunt *honoris ergo*, verba dedimus; nam quod omnibus commune est. ad speciem distinguendam non potest usurpari, quasi ei proprium esset. At quid subsit, significatur ipsis actis Arvalium, quae victimis honorariis opponunt piaculares. Nam piaculum qui facit, debitum solvit; contra vacca illa ideo honoraria appellatur, quod sponte donata deae immolatur'. Haec Mommsenus in commentario de ludis saecularibus (*Monumenti antichi pubbl. dall' Acc. dei Lincei* I p. 667. 668 = supra p. 271).

36 electio magistri primo die fit more plane insolito, cum ceteris annis omnino die secundo post coronationem dearum et ante epulum perficiatur. Cf. Henzen p. 34.

38 spectant ad caerimoniam de qua acta a. 218 (Henzen p. 26): *duo* (sacerdotes) *ad fruges petendas cum public*[*i*]*s desciderunt et reversi dextra dederunt, laeva receperunt, deinde a*[*d*] *alterutrum sibi redd*(*iderunt*) *et publi-c*(*is*) *frug*(*es*) *tradider*(*unt*).

39 requiritur fere nota tripodationis et dearum coronationis: sed verba longe recedere a ceteris eius aetatis actis (v. Henzen p. 25) apparet.

IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS

anni incerti inter annos 166 et 169.

16 (inserendum post n. 2092) Fragmentum altum m. 0,22, latum m. 0,25. Mense Februario a. 1892 extabat apud antiquarium quendam, a quo emi ego.

EM · SERVAVE
ARTH · MAX · FRATRI · DIVI
IIVM · REM · PVBL · P · R · Q · REGI
IC · ET · COMMODO · CAES · CETERISQV
ASTV · EA · ITA · FAXIS · TVNC · TIBI · NOM
VNT · IN COLLEGIÓ · T · FL · SVLPICIANV
IVS · CELSVS · VALERIVS · IVNI
· M · B · M · IVNONI · RE

Descripsi.

3 in. NIVM potius videtur esse quam VIVM. — 4 in. utrum fuerit IC an VG ambiguum. — Infra sunt vestigia versus noni plane incerta.

Pertinet ad vota anno ineunte pro salute imperatorum et rei publicae facta: formulae similes sunt perscriptis in actis M. Aurel. *BCD*, neque tamen eaedem, ita ut plene restitui nequeant. Exaratum est fragmentum post diem Octobr. 12 a. 166, quo Commodus Caesar appellatus est, et ante annum 170, quo defunctus est L. Verus Augustus.

3 *regi*[*ones* supplementum certum videtur: idem restituendum in actis aetatis Marci Aureli *CDG* (C. I. L. VI, 2093. 2094. 2097), ubi *nationes* proposuerat Henzenus p. 103.

FRAGMENTA SEDIS INCERTAE.

A.

Fragmentum altum m. 0,18, latum m. 0,12, in thermis Diocletiani in repositis, quo inlatum esse ab Angelo Pellegrinio ipsi lapidi adscriptum est.

AN
ANN · FEC
A · DIXERVN
AD MVTANDVM
S IN TETRASTVLOS
M · VNG · CONTEG · ET
ARIORVM DIVISAE
NIAT · GALLICAT · CORO
CARCAR · CIRC · ADSCENDI
GIS DESVLTORIBVS

Descripsi. Henzen *Mittheilungen des röm. Instituts* 1887 p. 141.

IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS

anni incerti inter annos 166 et 169.

. . . em servave[*ris* . . . .
imp(eratori) Caesari M. Aur(elii) Antonini Aug(usti) Parth(ici) Max(imi) |fratri, divi *Antonini f(ilio) L. Aurelio Vero Aug(usto)*
. . . . nium, rem publ(icam) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) regio- |*nesque quae sunt sub dicione p(opuli) R(omani) Q(uiritium) salvos servaveris*
et Imp(eratori) Caesari M. Aurelio Antonino Augusto et L. Aurelio Vero |*A*ug(usto) et Commodo Caes(ari) ceterisque *omnibus* |*domus Augustae eventum bonum, ita uti nos*
sentimus dicere, dederis, astu ea ita faxis: tunc tibi nom*ine collegi fratrum* |*Arvalium*
. . . . . . *vovemus esse futurum. Adfue*runt in collegio T. Fl(avius) Sul- |picianu*s* . .
. . . . ius Celsus, Valeriu*s* Iunian*us*
Isdem consulibus illa die ille magister immolavit Iovi o(ptimo) m(aximo) |b(ovem) m(arem), Iunoni Re*ginae vaccam* . .

7 M. Valerius Iunianus qui nominatur in actis a. 119. 122 (eo anno pro magistro functus) diversus sit necesse est ab hoc; uter adfuerit in collegio a. 145 (supra p. 333). 155 et fr. Pii *A*, non liquet.

. . . ius Celsus quis sit, incertum; littera I cum supra lineam emineat, videtur supplendum nomen in *-eius* desinens.

FRAGMENTA SEDIS INCERTAE.

A.


. . . an . . . . .
illum magistrum ann(uum) fec*erunt*
*ibique felici*a dixerun*t*. *Et desciderunt lucum*
. . . . *a*d mutandu*m vestitum* . . . .
. . . . *discumbente*s in tetrastulo s . . . . *epulati sunt*
. . . . m ung(uenta) conteg(erunt) et . . . .
*mensam secundam bell*ariorum divisae*runt* . . . .
*Post epulas rici*niat(us) gallicat(us) *c*oro*natus ille magister*
summoto supra carcar(es) circ(i) adscendi*t et signum*
*quadrigis bi*gis desultoribus *misit praesid(ente)* . . . . . . *ad cretam*

Litterae pessimae sunt et aetati Severi Alexandri vel Gordiani aptae. Infra scripturam spatium versuum duorum v.

Pertinet ad sacri Deae Diae diem secundum neque tamen cum eis quae composuit Henzen p. 27 plane convenit. — 5 *unguenta contegerunt* intellegendum est, idemque restituendum in descriptione diei primi a. 218 (VI, 2104 v. 15), ubi *frum*]*enta* suppleverat Marinius, *pulm*]*enta* Henzenus. — 7 *gallicatus* ascendisse dicitur magister primum hoc loco; usque ad a. 213 solemne est *soliatus*, a. 218. 219 quo pedum indumento usus sit non adnotatur. Recte autem Henzenus attulit locum Gellii 13, 22: *T. Castricius . . . cum . . . discipulos quosdam suos senatores vidissit die feriato tunicis et lacernis indutos et gallicis calciatos, 'equidem' inquit, 'maluissem vos togatos esse: si pigitum est, cinctos saltem et paenulatos. Sed si hic vester huiusmodi vestitus de multo iam usu ignoscibilis est, soleatus tamen vos, populi Romani senatores, per urbis vias ingredi nequaquam decorum est. . . . Plerique autem ex his, qui audierant, requirebant, cur 'soleatos' dixisset, qui gallicas, non soleas haberent. Sed Castricius profecto scite atque incorrupte locutus est: omnia enim ferme id genus, quibus plantarum calces tantum infimae teguntur, cetera prope nuda et teretibus habenis vincta sunt, soleas dixerunt, nonnunquam voce graeca 'crepidulas', Gallicas autem verbum esse opinor novum, non diu ante aetatem M. Ciceronis usurpari coeptum* cet.

B C D E reperta in vinea Ceccarelli

B



C



D litteris bonis.




E




Henzen in addendis ad vol. VI p. 864 *f g h i*.

F G reperta *a Conca nel bosco di Mentana, presso il detto comune*; litteras aetati Antoninorum fere convenire ait Tom.

F



G



Tomassetti *bull. comun.* 1890 p. 110.

NOMINA IN ACTORVM ARVALIVM FRAGMENTIS NOVIS OBVIA.

Numeri nudi indicant annos actorum, quibus commemorantur homines in indice propositi.

I. IMPERATORES ET DOMVS EORVM.

II. PRIVATI.

CN. DOMITIVS frater Arvalis 733 cf. supra p. 319.

CN. DOMITIVS AHENOBARBVS pater Neronis 55 cf. Henzen p. 185.

M. FABIVS IVLIANVS HERACLEO OPTATIANVS frater Arvalis 145 cf. Henzen p. 185.

PAVLLVS FABIVS PERSICVS frater Arvalis a. 20. 39 *inc. Claud.* cf. Henzen p. 186.

T. FLAVIVS SVLPICIANVS frater Arvalis magister 167—169 cf. Henzen p. 186.

TI. IVLIVS CANDIDVS frater Arvalis *inc. Traian.* supra p. 330 aut is qui simplici hoc nomine appellatur, aut Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex frater fortasse eius. De utroque cf. Henzen p. 188.

TI. IVLIVS· CANDIDVS CAECILIVS SIMPLEX frater Arvalis 145 cf. Henzen p. 188.

TI. IVLIVS IVLIANVS ALEXANDER frater Arvalis 145 cf. Henzen p. 188.

D. IVNIVS . . . . cos. suff. 145 cf. supra p. 335.

Q. IVNIVS MAVRICVS puer senatoris filius Arvalibus ministrat 145 cf. supra p. 335.

M. (IVNIVS) SILANVS frater Arvalis 40 *Claud. inc.* cf. Henzen p. 190.

A. LARCIVS LEPIDVS PLARIANVS puer senatoris filius Arvalibus ministrat 145 cf. supra p. 335.

TI. LICINIVS CASSIVS CASSIANVS frater Arvalis promagister collegii 145 cf. supra p. 335.

P. MEMMIVS REGVLVS frater Arvalis 39 cf. Henzen p. 191 magister collegii? 40; pro magistro collegii 55.

CN. POMPEIVS Q. f. frater Arvalis, magister collegii 734 v. supra p. 439.

CN. POMPEIVS augur frater Arvalis 20 v. supra p. 320.

T. QVINCTIVS (QVINTIVS 20) CRISPINVS VALERIANVS frater Arvalis 20 magister collegii a. 21 cf. Henzen p. 195.

[L. SALVIVS OTHO] frater Arvalis flamen et pro magistro collegii 39 cf. Henzen p. 196.

L. SCRIBONIVS LIBO frater Arvalis 733 v. supra p. 318.

P. SILIVS cos. 734 v. supra p. 317.

TAVRVS STATILIVS CORVINVS frater Arvalis 39. 40 *inc. Claud.* cf. Henzen p. 198.

M. VALERIVS HOMVLLVS frater Arvalis 145 cf. Henzen p. 199.

M. VALERIVS IVNIANVS frater Arvalis *inc. Traian.* 145 cf. Henzen 199 et supra p. 330. 337.

VALERIVS IVNIANVS frater Arvalis *c. a.* 167—169, v. supra p. 337.

M. VALERIVS MESSALLA CORVINVS frater Arvalis 734 v. supra p. 319.

M. VALERIVS TREBICIVS DECIANVS frater Arvalis *a. inc. c.* 116—118 magister collegii 105 cf. Henzen p. 199.


L. VITELLIVS frater Arvalis magister *Claud. inc.* cf. Henzen p. 201.

C. VITORIVS HOSIDIVS GETA frater Arvalis *a. inc. c.* 116—118 cf. Henzen p. 202.

[SEX. V]ITVLASIVS NEP[OS] cos. suff. 78 cf. supra p. 328.

II.

De luco deae Diae et aedificiis Arvalium universis post egregiam Rossii disputationem (*vicende degli atti dei fratelli Arvali, Annali dell' Istituto* 1858 p. 54—79) unus fere egit Angelus Pellegrinius in opusculo *gli edifizi del collegio dei fratelli Arvali nel luco della dea Dia* (Romae 1865, 13 pp. 8) non sine diligentia et locorum peritia adiutus, doctrinae solidioris tamen plane expers[1]): ichnographia quoque adiecta perquam rudi artificio facta parum prodest. Ex effossionibus a. 1867—1869 institutis de locorum condicione quae fuit aetate antiqua non tantum fructum cepimus quantum speraveris: Henzenus et Lancianius de uno tantum aedificio accuratius disqui-



1) Velut in prima libelli pagina Strabonis locum notissimum qui est de luco sacro: μεταξὺ γοῦν τοῦ πέμπτου καὶ τοῦ ἕκτου λίθου . . . . καλεῖται τόπος Φῆστοι lepide ita vertit: *certamente fra il quinto e sesto miglio da Roma è il luogo della festa.*

siverunt, rotundo illo cui superstructa est casa rustica vineae Ceccarelliorum, de ceteris ad Pellegrinium lectores remittere satis habuerunt. Ex Henzenianis vero pendent quicunque his ultimis annis de Arvalibus eorumque aedificiis verba fecerunt. Itaque non abs re erit locorum de quibus iam agemus ichnographiam proponere delineatam secundum formas publica auctoritate confectas maximi moduli [1]).

Lucum situm fuisse ad milliarium quintum viae Campanae ab utroque latere viae quae nunc est *della Magliana* inter omnes constat; quam late pertinuerit, quaeritur. Septentrionem versus usque in convallem quae est pone coemeterium Generosae patuerit necesse est: aram enim in summo colle repertam quae anguis figura insignis est utpote genio loci sacra in medio luco positam fuisse probabiliter statuit Rossius. Occidentem versus ultra vineae Ceccarelliorum fines prodire vix licebit, quoniam sepulcra aetatis satis antiquae reperta sunt in hac ipsa vinea et vicina Molinariorum (Pellegrini *Bull. dell' Istit.* 1858 p. 5—7). Meridiem et Tiberim versus quo usque pervenerit, diiudicari poterit si quando de viae Campanae ductu certiora edocti erimus [2]): orientem versus ultra vallem quae rivulo *Fosso di Affogalasino* dicto irrigatur patuisse non crediderim.

Ager his finibus comprehensus nunc fere occupatur vineis duabus: inter viam recentem et colles est vinea olim fratrum Ceccarelliorum, nunc Iacobini, celeberrima inventis tabularum reliquiis plurimis; a meridie viae, ad Tiberim usque extenditur vinea quondam Stephani Ceccarellii nunc Vignoli. In vinea hac supra solum adhuc eminent rudera aedificii magni ex opere latericio compositi quod saeculum secundum prae se fert vel tertium. Parietes ornati sunt aediculis semirotundis compluribus: domui aut villae alicui eos adiudicaveris, ad aedem sacram pertinuisse negaveris. Tetrastylum Arvalium id esse contendit Pellegrinius, recte fortasse; ex ichnographia ab eo proposita de forma aedificii verum divinari vix potest, sed certiora spero fore

---

[1]) Kiepertus in forma egregia *Carta corografica et archeologica dell' Italia centrale*, similitudine nominis deceptus lucum signavit in altera vinea Ceccarelliorum ad milliarium fere quartum; rectius de Rossi in tabula adiecta enarrationi coemeterii Generosae, *R. S.* vol. III.

[2]) Lancianius (*relazione* p. 106) recte sine dubio contendit viam transisse sub colle dicto *Monte delle Piche*: valde probabiliter statuit viam cuius silices ad portam vineae Ceccarelliorum reperti sunt, non fuisse Campanam ipsam, sed diverticulum eius. Neque tamen assentiri possum viro doctissimo cum ita pergit: *la Campana doveva seguire il ciglio delle colline parallelamente alla moderna strada di Fiumicino: laddove la Portuense non si discostava dalle ripe del Tevere, come d'altra parte ce ne assicura Procopio.* Frustra enim ubi Procopius id expressis verbis testetur quaesivi: et in universum via antiquissima Campana (cuius nomen ductum esse a Campo Salinarum in littore maris prope Maccarese sito, quo olim finiebatur, observavi *Notizie degli scavi* 1888 p. 229) secundum flumen plano itinere perrexisse credenda est, Portuensis aetate multo posteriore recto fere tramite per declivia montium ducta esse. Coniungebatur utraque non, ut contendit Lancianius, prope villam *la Magliana*, sed ad milliarium fere decimum prope *Ponte Galera.*

ut mox statuere liceat. Incrustationis marmoreae fragmenta conspicua saepius reperta esse Pellegrinius auctor est; quod idem addit: *evvi pure un pezzo di cornicione intagliato con grifi, conchiglie e fogliami, che per lo stile presenta il carattere di Alessandro Severo* significat opinor fragmentum adhuc ibi iacens, molis satis magnae et affabre scalptum. Sed convexum id est et omnino ita aequale ceteris fragmentis prope aedem rotundam ab altera viae parte effossis, ut quin aetate sive antiqua sive recenti inde translatum sit nullus dubitem.

Haec sola rudera nunc supra terram eminent a sinistra viae parte: aetate superiore praeter aliquot actorum fragmenta, quae et ipsa fidem faciunt eousque Arvalium fines patuisse [1]), monumentum singulare repertum dicitur de quo paucis exponendum est. Servatur in museo Florentino diagramma (*disegni di architettura* n. 664) factum manu Silvestris (qui et Sallustius) Balthasaris f. Perutii, quod repertum ab Abekeno (*Annali dell' Istituto* 1841 tab. C) accuratius deinde excusum est a Melchiorrio in tabula operi postumo *appendice agli atti dei fratelli Arvali* (Roma 1855. 4) adiecta. Neutra editio cum archetypum ea qua opus est fide imitetur, facile impetravi a Nerino Ferrio diagrammatum in museo Florentino conservatori horumque studiorum egregio fautori, ut imago photographice depicta ad me transmitteretur, quam exprimendam curavi in tabula huic dissertationi adiecta.

Vides ichnographiam et orthographiam aedificii quattuor columnis fulti, quae surgunt e stylobate ex lapide Tiburtino in basiculae modum parte anteriore elaborato. A parte opposita apsis semirotunda conspicitur, et in ea novem bases statuis imponendis. Adscripsit Perutius: *statue nu(m)ero 9 di i(m)peratori i(n)coro(n)ati di spiche di gra(n)o i(n) via portue(n)se ad quartu(m) miliarium. hoc sacellu(m) ordinatu(m) fuit a Romulo ad be(n)edice(n)du(m) granu(m) (et) agru(m) (et) restauratu(m) ab Anto(n)i(n)o.* Item a latere ichnographiae: *ciascheduna statua haveva u(n)o epitaphio e i(n) nel fine d(e)llo epitaphio vi era* Fratri Arvali. *E erano nove epitaphii correspo(n)de(n)ti alle nove statue, i(n)sino a Gordiano, i quali i(m)peratori furo(n) tutti di q(ue)sta co(m)pag(n)ia da ca(m)pag(n)a.* Adscriptum est praeterea in stylobate partis laevae aedificii: *buchi di u(n) ca(n)cello di legno*; in parte anteriore notatur item *ca(n)cello*, mensuraeque adscriptae sunt: *palmi 20* (qui aequant m. 4.46) *colu(m)ne altitudinis 35 palmor(um)* (= m. 7.82) [2]) et a dextra: *palmi 28* (= m. 6.27), *tevertino, una trava* (scil. trabis una) *da colonna a colo(n)na.* Apographum tituli unius adest eius qui in serie primum locum obtinebat Hadriani, parum bene exceptum sed versuum divi-

[1]) Tabulae duae integrae annorum 80/81. 183 (VI, 2059. 2099) repertae sunt a. 1699 'via Portuensi ad Mallianae parte dextra a Malliana euntibus Romam'; frustula quaedam aetate nostra (certo constat tantum de VI, 2069 Domitiani a. 82—85). Denique si rectum statuimus de basibus imperatorum a. 1570 '*in agro Fabricii Galletti*' effossis, actorum quoque fragmenta Ursiniana a sinistra viae Campanae prodierunt.

[2]) Numerus antea fuit pal. 25 (= m. 5.58), sed correctus est ab ipso auctore.

sione retenta, quale expectaveris a viro architecturae potius quam epigraphiae perito.

Diagramma nihil habet quod offendat per architecturae rationes, nisi quod, ut recte iam observavit Melchiorrius, cava in lapidibus Tiburtinis incisa cancello aheneo potius quam ligneo recipiendo apta videntur. Praeterea neque columnas stantes aut tectum iis superpositum ita visum esse a Perutio credemus; sed in talibus architectum eius aetatis ingenio indulsisse consentaneum est.

Eis quae in scheda Florentina notantur iam dudum observatum est comparanda esse quae tradit auctor aequalis fide dignus Flaminius Vacca (*memorie* n. 99 ed. Schreiber): *me ricordo fuori della sudetta porta (Portese), circa due buone miglia lontano, dove hoggi si chiama Affogalasino verso il Tevere in certi cannetti al tempo di Gregorio decimoterzo (1572—1585) vi furono trovati molti consoli di marmo, ciascuno haveva il suo piedistallo con le lettere, e colonne di trenta palmi lungha l'una, di marmo gentile: furono segate e servirono alla capella Gregoriana: li consoli si sparsero per Roma in diversi luoghi, ma erano da mediocre maestro lavorati.*

Vides in universum (licet de anno erravisse videtur Vacca) narrationem utramque bene convenire: columnas altas fuisse palmos triginta secundum Vaccam, triginta quinque secundum Perutium dubitationem non movet. Statuas coronis spiceis insignes repertas esse ab optimo auctore Vacca confirmatur; num ex ipsis quaedam etiamtum supersint quaerendum [1]); de titulis denique nulla unquam dubitatio esse potuit.

At narrationi quae extat in scheda Florentina fidem negavit Henzenus, inter mendacia Ligoriana eam referendam esse censens. Quod qui contenderit, ei aut probandum est, offendere quae in ea tradantur per rationes

[1]) Henzenus quod scripsit: 'carent omni probabilitate ea quae de novem statuis narrantur: quae si vere in suburbano Gallettii effossae essent, nec Ursino nec Manutio ignotae mansissent' mihi non probatur. Unica quidem protome Romae hodie extans quae imperatorem repraesentat spicea corona insignem, dico Augusti caput in Vaticano servatum (Visconti *Museo Pio-Clementino* VI tav. 37 p. 193 sq.; Helbig *röm. Museen* I p. 220) ad hanc seriem pertinere non potest: sed notandum quod addit Viscontius (l. c. p. 194 n. 3): '*il y a dans l'atelier du sculpteur M. Ferdinando Lisandroni deux têtes très-belles, qui représentent Marc-Aurèle et Lucius Verus, tous deux jeunes, couverts d'un voile, et couronnés d'épis comme les frères Arvales*'. Hae quidem protomae diversae sint necesse est ab eis quae nunc adservantur Parisiis in museo publico, antea in castello Ecouen (*Musée Napoléon* III, 50. 57; Bernoulli *Röm. Ikonographie* II, 2 p. 144 n. 46: p. 209 n. 32), sed quo pervenerint ignoratur. Videndum item de capite (colosseum dicit Bernoulli errore) quod olim fuit Romae in villa Matthaeiorum, nunc extat Londinii in museo Britannico (*Description of the anc. marbles* V, 9; Bernoulli *Ikonographie* II, 2 p. 171 n. 63). Haec non praetermissa sunt ab ea quae nuper de Arvalibus disseruit docte, ut adsolet, et eleganter, Hersilia Caetani-Lovatelli c. f. (*i fratelli Arvali e il loro santuario e bosco sacro sulla via Campana*, ex ephemeride *Nuova Antologia* III S. vol. 30 iterum expressum in volumine *Miscellanea archeologica* p. 222—248).

architecturae reive antiquariae, aut narrationem per se nequaquam suspectam pendere ab auctore dubiae fidei. Atque illud ne probatum quidem ivit Henzenus, neque opinor qui cognita habuerit monstra aedificiorum a Ligorio excogitata eaque comparaverit cum documento Perutiano, ei iudicio adstipulabitur. Gravius videtur alterum argumentum ab Henzeno adlatum: statuas illas repertas esse a. 1570 cum constet testimonio Manutii, Silvestrem Perutium eo tempore iam Vindobonae moratum neque testem oculatum effossioni adfuisse. Quod verum est[1]); sed eo anno ne Ligorius quidem Romae adfuit, quippe qui iam a. 1568 Ferrariam sedem transtulerat (C. I. L. VI p. LII). Narratio autem Ligoriana quae extat in voluminibus Taurinensibus (XVIII f. 64) toto coelo distat a Perutiana[2]): quid quod unus ille titulus ficticius quem genuinis addidit Ligorius (C. I. L. VI, 711*) a scheda Florentina abest? Postremo inter diagrammata Silvestris Perutii, quae multa extant in museo Florentino, nihil reperiri quo commercium litterarum fuisse inter eum et Ligorium confirmetur, usu edoctus ego testor.

Quae cum ita sint diagramma Perutianum egregium et fide omnino

[1]) Evincitur hoc documentis quae ex tabulario imperiali Vindobonensi nuperrime edidit Ioannes de Voltelliniis (*Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses* vol. XIII, 1891). In epistula Prosperi comitis Lodron, Maximiliani imperatoris in curia Romana oratoris data d. 29. Nov. 1567 (p. XLIV reg. n. 8773): *Il capitano Salustio partirà questa settimana e viene per servire alla maestà vostra:* Perutium eum esse, de quo sermo fuit iam ante (p. XLIII n. 8757 d. 31 Mai. 1567; p. XLIV n. 8767 d. 4 Oct. 1567) certissimum. Ex altero documento efficitur a. 1568 (Iun. 29 p. XLVI n. 8792) uxorem liberosque eius Roma Vindobonam accessitos esse; a. 1570 April. 14 mittitur Poetovionem ad munimentum extruendum (p. LV n. 8843). Cf. denique ib. p. XLVI n. 8791; item documenta antea edita *Jahrbuch* vol. V p. CVII n. 4419; vol. VII p. CXLVII n. 5265. Debeo haec officiosae Francisci Wickhoffii amicitiae.

[2]) Verba ab Henzeno p. XXIV posita hic repetere non supersedebimus: *Via Vitellia era quella che partiva dalla porta portuense o portese di Roma, et ne andava alla città del Porto per li campi Vaticani, per lo piano costeggiando le vicinità del Tevere fiume, onde, essendo lastrigata da Lucio Vitellio, padre di Vitellio imperatore, nella sua censura seconda, fu essa chiamata via Vitellia Portuense, per la quale a destra della via a tre miglia si trovava il solenne tempio della dea Arva, cioè della Terra o Lua, custodito dali Fratri Arvali, nel cui ordine erano imperatori e l'Auguste et altri huomini illustri. Lo qual tempio fu rotondo, secondo la mostrata pianta. Dove attorno e dentro li nicchi e difuori fra essi attorno le parieti erano le imagini togate e col capo velato coronate di spighe di grano dell' imperatori romani e delle moglieri entrate nel sacerdotio, ove havevano sacrificato et purgati gli auguri dei portenti accaduti et le quai statue erano alte dieci palmi et vi erano di quelle piccioline dell' altri huomini illustri, et cominciavano da Romolo: di marmo con i suoi epitaphii, come avemo posto in questo luogo copiato di coloro, i quali havemo veduto quivi dedicati.* Henzenus quod ponit (p. XXIV): *hac narratione* (de statuis temporibus Gregorii XIII repertis) *itemque inventione a Manutio relata videtur ita usus esse Ligorius, ut primo quidem aediculam Perutianam excogitaret, deinde aedificii vineae Ceccarellianae memor ei applicaret quidquid de aedicula alibi narraverat,* quam artificiose excogitatum sit, neminem fugit.

dignum esse censeo. Quodnam vero aedificium eo repraesentatum sit, quaerimus. De tetrastylo cogitavit Abeken, de Caesareo Melchiorrius, utrumque in medio relinquit de Rossi (*Annali* 1858 p. 58). Tetrastylum sane in quo duodecim Arvales epularentur aedificium spatiosum et amplum fuisse credendum est: Caesareo sive heroo defunctorum imperatorum minime aptae sunt inscriptiones ita conceptae ut vivis dedicatae videantur, fortasse post cooptationem. Omnino id tenendum est, aediculam pertinere ad novissima collegii tempora [1]), et fortasse, siquidem ex ultimis verbis Perutii *restauratum ab Antoni[n]o* coniecturam capere licet, a Gordiano restitutam fuisse. Atque hactenus quidem de aedicula.

Iam transeamus ad ea aedificia quae inter viam Campanam et collem sita erant. Ac pauca quidem praefanda sunt de titulo quem ad Caesareum pertinuisse coniecit Henzenus. In parte orientali aedificii rotundi, cum solum effossionibus temptatum est a. 1867 apparuit, ut testatur Henzenus p. XV 'moles plana operis vetusti ex calce et topho composita; et prope eam saxa magna marmorea effossa sunt, alia rudia, alia affabre sculpta, inter quae fragmenta quaedam iacebant statuarum et anaglyphorum frustulaque nonnulla actorum Arvalium'. Fragmenta edita ab Henzeno (*relazione* p. XI, Acta p. XXII. XXIII; a C. I. L. vol. VI abest) postea in museum translata et rectius composita sunt, quapropter hic repeto lectionem ad ectypum collatam:

M · VALERIVS		litt. alt. m. 0.185
FRA		0.165
⟨... m. 1.40 ..⟩	ESA	0.175
	IC · V	0.14

Recte negavit Henzenus, fragmenta ita coniungi posse ut FRAtrES Arvales inde efficiatur: non solum punctum inter S et A deficiens, sed litterarum magnitudo sane diversa impedit quominus ad unum versum pertinuisse credamus. Tenemus igitur reliquias tituli magni, versibus non minus quattuor conscripti, exarati non in lapide uno, sed duobus: nam supra Valerii nomen et infra litteras FRA sectio lapidis antiqua eaque plana extat. M. Valerium Trebicium Decianum qui in actis aetatis Traianae saepius commemoratur,

[1]) Id effecerim ex serie imperatorum, quae in ea proposita erant; scilicet adsunt Hadrianus (C. I. L. VI, 968), Antoninus Pius (ib. 1000), M. Aurelius (ib. 1012), L. Verus (ib. 1021), Antoninus Severi f. (ib. 1053), Gordianus (ib. 1093): quibus si addideris Commodum Pertinacem Alexandrum, habes numerum integrum eorum qui ab Hadriano ad Alexandrum regnum obtinuerunt et quorum memoria post mortem damnata non est. Ceterum bases novem locis antiquis visa esse a Perutio auctoreve eius non pro certo affirmaverim propter spatium. Unica quae superest basis (n. 1012; nunc in museo Vaticano, *Giardino della Pigna*) ima parte lata est m. 0.89: linea curva apsidis metrorum 10 mensuram excessisse non videtur. Novem eiusmodi bases igitur ita tantum in ea proponi possunt, ut altera alteri quasi contigua sit: id quod sane offensionem habet.

hunc quoque titulum posuisse satis est probabile: versu tertio utrum cAESA-*reum* nominatum fuerit an *imperator* cAESAr aliquis diiudicari nequit.

Collocat Pellegrinius inter viam et montes balnea et circum, hunc in confinio vinearum Molinari et Ceccarelli, illa magis occidentem versus *alla salita del Monte delle Piche.* De circo, cuius reliquiae satis multae superfuisse dicuntur [1]), nunc cum omnia terra rursus tecta sint, diiudicare difficile est, quanquam locus circo extruendo non satis idoneus est et videtur dubitasse Henzenus. Balnea vero in luco Arvalium memorari suo errore posuit Pellegrinius [2]); rudera quae ad ea refert nimis longe distant quam quae ad lucum pertinuisse credamus.

Restat aedificium omnium celeberrimum, aedes rotunda quam Deae Diae sacram credunt. Egit de ea Rodulfus Lancianius (apud Henzenum *relazione* p. 105—107) imaginemque restitutam in tabulis n. V. VI proposuit. In qua imagine licet quaedam eaque non levia corrigenda sint, nos relictis ceteris quae ad architecturam pertinent, id unum disquiremus, actorum tabulae utrum revera in eo loco adfixae fuerint, quem Lancianius Henzenusque eis adsignaverunt, scilicet in stylobate aedis rotundae, necne. Id quidem probaverunt qui nostra aetate de hisce scripserunt ni fallor omnes; sunt tamen quae dubitationes moveant satis graves.

Primum tabulae quas tot et tantas habemus planae sunt omnes: unde si aedificio rotundo eas applicaveris, superficies evadet laterum plus minus octoginta inter se satis diversorum. Eam deinde ita inscriptam esse, ut aliquoties idem versus in tabulis binis angulo obtuso iuxta positis continuaretur (v. gr. a. 90) valde mirum videtur.


Deinde consideres velim aedificii rotundi structuram qualem proposuit Lancianius: stereobatam ex opere incerto pariete latericio extrinsecus opertum, cui affixae sint actorum tabulae; supra eum templi parietem solido de marmore constructum. Tale aedificium Romae et aetate imperatorum extructum frustra ni fallor quaesiveris.


Multo vero gravius argumentum ex ipsa scripturae condicione petitur. Constat inter omnes acta exarata esse in tabulis magnis marmoreis, qua-

[1]) Pellegrini p. 8: *si scoprirono i muri ed i pilastri che reggevano le arcuazioni. posti in linea, e quantunque essi fossero di proporzioni minori si riconoscevano divisi in due fila come nello stadio o circo di Alessandro Severo detto volgarmente Circo Agonale. Mentre nel sudetto i piedritti sono formati di parallelepipedi di travertino, nel circo degli Arvali erano composti di grandi massi quadrilunghi di tufo provenienti dalle cave di pozzo Pantaleo che ancora sono in attività nel medesimo luogo. Grande fu il numero de' massi che vennero estratti, i quali poscia furono spezzati con mazze per far pietra da costruzione, a riserva di alcuni che si posero ad uso di sedili nel piazzale inanzi al casino della vigna medesima.*

[2]) Scilicet in actis a. 218 et 241 sacerdotes dicuntur *a balneis* vel *loti* in cathedris consedisse, sed id primo die sacri mense Maio celebrati, quo in urbe ad magistrum convenire solebant (Henzen p. XXIII). Balneorum vestigia a Pellegrinio descripta ultra lapidem ab urbe sextum sita sunt: quo praeter alia sacellum antiquissimum Fortis Fortunae collocandum esse constat (Henzen *relazione* p. 100: C. I. L. VI, 167—169).

rum altitudo aequalis est metrorum fere 1, 72, latitudo diversa[1]). Atque inde fere a Domitiani temporibus singulis annis singulae tabulae destina-





[1]) Integrae aut fere integrae sunt tabulae a. 58/59 (C. I. L. VI, 2041); a. 90/219 (VI, 2067); a. 105 (VI, 2075); a. 118 (VI, 2078); a. 120 (VI, 2080); a. 155/213 (VI, 2086): eiusdem altitudinis fuisse tabulas a. 38 (VI, 2028; a. 86 (VI, 2064); a. 91 (VI, 2068); a. 101 (VI, 2074) satis certo conicere licet. — Consentaneum est haec referri tantummodo ad tabulas exaratas in eo spatio quod ab initio actis scribendis destinatum erat. Vergente vero saeculo p. Chr. secundo cum deficeret spatium scripturam continuatam esse in tabulis formae plane diversae (ut est a. 183 C. VI, 2099) recte observavit Henzenus: quanquam num iure tabula a. 218 credatur 'subsellii vel mensae loco fuisse', mihi quidem valde dubium est. Quo enim pacto tabula ab utroque latere inscripta tali usui inservire potuit? Ut hanc coniecturam parum probabilem caperet videtur Marinius inductus esse eis potissimum quae de subselliis in tetrastylo positis in ipsa tabula a. 218 continentur.

bantur[1]), cum antea ita continuarentur ut interdum anni neque inciperent a principiis tabularum, neque in fine earum exirent (Henzen p. X). Quod quo planius intellegatur, imaginem tabularum quarundam ad Vespasiani Titi Domitiani tempora pertinentia subiunxi.

Singuli igitur anni inde a temporibus Domitiani marmoris spatium occupabant latum aliquoties plus metro uno, raro angustius m. 0.80[2]).

Itaque iam acta inde a Domitiano usque ad M. Aurelium (a. 81—161) perscripta spatium occupabant metrorum non minus $80 \times 0.70 = 56$. Aedes autem rotunda diametrum habet m. 20, circuitum non plus m. 63 (vel rectius deducto scalarum spatio m. 58). Quinque autem vel sex metrorum spatio perscribi potuisse acta inde ab Augusti aetate usque ad a. 86, quo primum tabulam integram unius anni actis destinatam fuisse vidimus, nemo sanus contendet. Neque ita res expediri potest ut in stereobata tabularum scriptarum binos ordines, alterum supra alterum, fuisse, aut partem earum intra aedem rotundam, partem extra affixam fuisse dicamus. Illud per architecturae rationes nullo pacto admitti potest: hoc ne credamus prohibemur ipsorum saxorum ex pariete cellae reliquorum natura[3]). Sunt enim crassa plus metro uno, et ita comparata ut tabulis partem internam vestitam fuisse

---

[1]) Singulare est fragmentum Domit. D. cuius paginae integrae sunt superne et infra neque tamen altitudinem m. 0.35 excedunt. Sub aedicula aut fenestra id positum fuisse suspiceris. Postquam haec iam typis mandata fuerunt, certiorem me fecit Vaglierius in margine sinistro tabulae a. 89 (n. 2066), cum marmor ex compage lignea demeretur, observatas esse litteras paucas ..M | ...S | .... S | ... ЭS. Eae remanserunt ex clausulis versuum tabulae praecedentis, quam manifestum est positam fuisse angulo recto contra tabulam a. 89, neque applicitam aedificio rotundo.

[2]) Ex annis post 91 tabularum latitudinem cognitam habemus:

a. 101	C. VI, 2074	m. 0.72
105	2075	0.90
118	2078	0.90
120	2080	0.90
122	2081	0.90?
125/26	2082	0.59?
130	2083	0.70?
145	2085 supra p. 451sq.	0.90
155	2086	0.59

[3]) Mirum in modum memoria lapsus est Lancianius cum haec scriberet (apud Henzenum *relazione* p. 107): '*nelle tavole di più antica data è fatta più volte menzione di un sacrificio piacolare eseguito* ob ferrum inlatum in aedem *ovvero* de aede elatum scripturae causa. *Ora i frammenti rinvenuti attorno l'edifizio circolare, tuttora disposti in ordine cronologico, ossia caduti a brevissima distanza dal luogo, ove furono affissi primitivamente, appartengono precisamente al secolo I. Questi sacrifici non sono più mentovati nella tavole di epoca men remota: onde è chiaro che cessarono, quando nello stilobate del tempio venne a mancare il posto per l'incisione degli atti*'. E contrario sacrificii illius mentio nulla extat anno 81 antiquior, et inter a. 59 et 80 in acta notam eam inferri coeptam esse statuit Henzenus p. 128.

nemo architecturae Romanae peritus sibi persuadeat[1]). Iam vero acta ipsa uno certe loco luculenter dicuntur proposita fuisse non in pariete aliquo exteriore aedificii, sed intra. In tabula enim a. 81 adnotatur piaculum factum esse OB FERRVM INLATVM INAEDEM SCRIPtVRae CAVSSA, et deinceps OB FERRVM DE AEDE ELATVM: annorum ceterorum notae brevius referunt *ferrum inlatum* vel *elatum* esse, de loco nihil addentes.

Quae cum ita sint, acta collegii ad aedificium rotundum ullo modo pertinuisse nego.

Quod si verum est, valde dubitandum num revera deae Diae sacrum fuerit. Neque fugit Henzenum (*relazione* p. XI) locus actorum unde aedem deae Diae rotundam non fuisse iure suspiceris. Anno enim 183 sacrum factum est *operis inchuandi causa, quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset*: fastigium vero de aede quadrata potius quam rotunda dicitur[2]). Quam ob rem eorum sententia qui aedificium rotundum Caesareum dixerunt digna sane est quae iterum examinetur. Quod ut cum fructu efficiatur, magnopere optandum est ut ager ille tam ferax documentorum insignium iterum temptetur, praesertim ea pars quam Henzeno attingere non licuit vetante domino, dico vineam Stephani Ceccarellii a sinistra parte viae recentis sitam. Nam si quae supra disputavimus vera sunt, effossiones ultimis his annis institutae ne pervenerunt quidem ad eum locum, quo acta collegii antiquitus prostabant; et actorum fragmenta quae habemus licet ampla videantur et prolixa in tanta documentorum eius generis penuria, misera sunt et lacera si reputaveris quanti ambitus olim fuerint. Velut ex actis imperante M. Aurelio exaratis vix octoginta versuum reliquiae supersunt, cum versus plus mille quingentos olim fuisse ratiocinatione satis probabili efficiatur. Ac ne id quidem neglegendum est, a sinistra parte viae ante hos ducentos annos casu repertas esse tabulas integras duas, neque tamen ullo tempore via ac ratione effossiones institutas. Quapropter ut monumentum in rerum Romanarum memoria clarissimum accuratius explorandum ne omittant ei penes quos rerum antiquarum cura publica nunc est adhortamur atque monemus.

---

[1]) Ex ornamentis partis interioris cellae unum repperimus fragmentum, quod ad partem imam pertinet. Saxum est satis crassum, spira et regula ornatum, et ita concavum ut respondeat convexis quae delineavit Lancianius.

[2]) Quod Henzenus (*relazione* p. XI) addit fortasse ante ingressum aedis porticum adiectam fuisse, ut est in Pantheo, accuratius examinatis fragmentis quae ex pariete et epistylio remanserunt refellitur. Sed de his nisi additis imaginibus quae spero fore ut alio loco proponere possim diiudicari nequit.

CHR. HUELSEN.

Prodiit d. Iul. 28 a. 1892.

Ex typographia Imperii Germanici.

ADDITAMENTA NOVA AD CORPORIS VOLVMEN II.

Post editum supplementum voluminis secundi triennium vix elapsum est atque iam succrevit messis inscriptionum novarum ampla, quam ne diutius vel in schedis vel in libris parum notis lateret iam visum est publici iuris facere. Sane neque effossionibus consulto institutis tituli Hispani aucti sunt, quales in reliquis imperii Romani regionibus fere omnibus crescentem quotannis inscriptionum et monumentorum numerum proferunt — si exceperis Nertobrigam et *Cabeza del Griego* oppida —, nec novis itineribus a me susceptis. Sed primum veterum amicorum meorum industria effectum est, ut loci aliquot denuo inviserentur et antiquitatum causa accuratius explorarentur, in quibus inscriptiones Romanae aut diu neglectae aut nunquam sollicite investigatae sunt. Deinde vero tandem aliquando crescit in dies numerus virorum in paeninsula Iberica vel doctorum vel indoctorum, qui studio laudabili patrias antiquitates amplectuntur. Aera inscripta nova, velut Vipascense Italicense Ursonensia, sane non prodierunt; sed praeter titulos sepulcrales simplices satis multos singuli saltem etiam maioris pretii reperti sunt, quibus notitia Hispaniae antiquae vario modo aut augetur aut emendatur. E peregrinatoribus exteris, qui paeninsulam adierunt, paucis nominandi sunt Eduardus Spencer Dodgson Britannus, linguae Vasconicae indagator strenuus, et Arthurus Engel numismaticus Parisinus, qui loca a paucis adhuc visitata mea causa adierunt et de monumentis aliquot rettulerunt, quae ipse invisere non potueram. Engelius eo quoque nomine optime meritus est, quod pertinaci pervestigatione auctorem fraudium ineptarum detexit, quae ante hos viginti fere annos e Colli Sanctorum prope *Montealegre* prolatae sunt; ut adnotavi in Monumentis ling. Iber. p. CXLII.

Quod olim speravi futurum esse, ut ab academia regia historica Matritensi ederetur ephemeris epigraphica Hispana (Suppl. p. LXII), id propter

rationes varias eventum non habuit. Sed qui ab eadem academia eduntur fasciculi menstrui (*boletin de la Real Academia de la historia*) de rebus ad historiam Hispaniae universam spectantibus officio illo aliqua ratione funguntur, ita tamen, ut legentes e multitudine rerum aliarum cogantur ea expiscari, quae pertinent ad antiquitates Romanas. Accessit nuper ephemeris item menstrua critica edita a Raphaele Altamira (*Revista critica de historia y literatura*, Matriti 1895 ss.), quae etiam de antiquitatibus et inscriptionibus novis repertis referre sibi proposuit atque iam continet Berlangae disputationem de tintinnabulo Tarraconensi (infra n. 198). In Portugallia postquam ephemeris *Revista archeologica* dicta et ab Antonio Borges de Figueiredo edita editoris morte finem habuit immaturum, Iosephus Leite de Vasconcellos, bibliothecarius Olisiponensis et musei ethnologici a Statio da Veiga conditi director, in locum illius edere coepit ephemerides menstruas inscriptas *o Archeologo Português*; quas speramus longius duraturas esse quam illa.

Fontes vetustiores ad inscriptionum Hispanarum notitiam augendam utiles non mihi innotuerunt praeter unum.

Gregorius enim Mayans iure consultus clarus, vir amplitudine doctrinae et iudicii acumine supra saeculum et populum suum eminens, annis 1758 et 1760 epistulas duas scripsit Petro Burmanno Secundo de inscriptionibus metricis in Hispania repertis. Epistulas has duas, editas in praefatione Anthologiae veterum epigrammatum Latinorum ab hoc curatae vol. II (Amsteledami 1773), recentiores illas quam quae prodierunt in sylloga epistularum Mayansii edita Matriti a. 1734 et 1756, Valentiae a. 1742, quam contuli, ego antea non legeram neque extitit inter viros doctos, qui apparatum epigraphicum corporis inscriptionum Latinarum congesserunt, aliquis me peritior. Francisco Buechelero anthologiae Latinae editori nuperrimo contigit, ut primus fontem hunc adhuc neglectum aperiret. Agit Mayansius in epistulis illis duabus de inscriptionibus metricis genuinis XVI, falsis VII, christianis vel recentioribus VI. Notae sunt omnes praeter Carthaginiensem unam, quam infra sero demum patriae suae restituo (n. 194). Ex observationibus eius doleo me antea ignorasse quae adnotavit ad epigrammata pontis Alcantarensis (n. 761); has et reliquas ut legentes consulere possent si voluerint addidi hic conspectum titulorum editorum, quos ille Burmanno misit adnotationibus suis illustratos.

n. 391	Mayans	p.	IX	n. 2314	Mayans	p.	XLIV
558	„	„	X	2335	„	„	XIV
761	„	„	XV	3871	„	„	XIX
1235	„	„	XI	4137	„	„	XLV
1293	„	„	XL	4314	„	„	XXXIV s. XL
1399	„	„	XL	4315	„	„	XXXIV s. XL
1580	„	„	XLIX	4426	„	„	XXXVI. XL
1699	„	„	XLIV	infra n. 197	„	„	XLV

Falsas vero adiecit has, quas damnavit omnes, ut expectaveris:

n. 30*	Mayans	p.	XX
106*.107*	„	„	XI
118*	„	„	XXXIV
148*	„	„	XL
353*	„	„	IX
365*	„	„	XIX

Accesserunt in additamentis hisce etiam falsae vel noviciae quaedam iam notis, velut Italicensis, de qua infra dixi (ad n. 92), et tabella aenea Montillensis, in qua inscriptae dicuntur esse litterae hae PR S|JN, quas non intellego — nisi forte Iesum Nazarenum indicant —; sed tam sunt exigui momenti, ut hic sufficiat breviter memorasse.

Berolini m. Ian. a. MDCCCXCVI.

AEMILIVS HÜBNER.

I. LVSITANIA.

Regiones Lusitaniae maxime meridionales post Statium da Veiga immature defunctum ex parte denuo exploravit Pater A. dos Santos Rocha. Praeter eum alii quoque viri docti atque ipse Iosephus Leite de Vasconcellos iam curant, ne quae vel extant ibi vel prodeunt monumenta vetustatis intereant aut neglegantur.

CONVENTVS PACENSIS.

I. OSSONOBA p. 781.

1 ***Marim*** (*Olhão*), in necropoli s. sepulcreto Romano ibi detecto, cippus cum fastigiis duobus, inter fastigia duo rosa est; servatur cum cippis reliquis ibi repertis, quorum tituli legi non potuerunt, in museo Ossonobensi, quod est in *Faro* urbe. Litterae non bonae saec. fere II exeuntis IIIve ineuntis, altae circiter m. 0.02.

		corona s. rosa		
columna	*rosa cum foliis*	*columna*	*rosa cum foliis*	*columna*
	D M S		D M S	
	D I O N Y		M A R I T I M	
	S I A N V S		A V I X T	
	V I X T		A N N	
	A N N		X X V D V	
	XXXVIIII D V		D I N I T L	
	D I N ∫ T L		T I · B L	
	T T I B L			

Descripsi ex ectypis missis a Iosepho Leite de Vasconcellos; A. dos Santos Rocha *o Archeologo Português* I 1895 p. 195 ss. (inde Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 504).

V. 3. 4 *vixt* scriptum est in utroque titulo clare.

V. 6—8 formulae *p*(*ius*) *i*(*n*) *s*(*uos*) *s*(*it*) *t*(*ibi*) *t*(*erra*) *l*(*evis*) in utroque titulo male intellectae et corrupte scriptae exhibentur. Nam quod putabam legi posse adscitis D V litteris versus sexti extremi *d*(*ic*) *v*(*iator*) *d*(*ei*) *i*(*nferi*) *n*(*e*) *i*(*nvideant*) *t*(*ibi*) *l*(*ocum*) *t*(*itulum*) *t*(*erram*) *l*(*evem*) *b*(*oni*) *l*(*ibentes*) vel similia, ab horum titulorum rustica simplicitate abhorret. Quamquam post annorum numerum in utroque titulo *d*(*ies*) *V* (*quinque*) numerari et ipsum offendit.

---

2 *Marim* (*Olhão*), cippus repertus et servatus cum praecedente, eiusdem etiam aetatis et litteraturae.

rosa

rosa	*rosa*
D M S	D M S
PΛTRICIΛ VI	PΛTRICIVS VI
XIT ΛNNIS XI	XIT ΛNNIS
D IIII	XCIII M III D X
	IIII P I S P I

Descripsi ex ectypo misso a Iosepho Leite de Vasconcellos; A. dos Santos Rocha *o Archeologo Português* I 1895 p. 195 ss. ligno incisam (inde Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 504).

V. 5 extr. P I dicuntur in lapide esse, in ectypo etiam T L legi posse visum est Iosepho Leite mihique; ut fuerit *p*(*ius*) *i*(*n*) *s*(*uos*) [*sit tibi*] *t*(*erra*) *l*(*evis*). Sed formulae solitae etiam in reliquis huius sepulcreti titulis (n. 1) exhibentur corrupte.

V. SALACIA p. 802.

3 Salaciae (*Alcacer do Sal*), fragmentum marmoreum, altum m. 0.08, latum 0.09, in museo Olisiponensi.

A . . .
A N . .
I . . .

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 84.

In tanta titulorum Salaciensium paucitate ne fragmentum quidem hoc per se inutile omittendum putavi.

VI. CAETOBRIGA p. 803.

Caetobrigae nomen vetustum transiisse in novicium *Setuval* sive *Setubal* quamquam probabile visum est etiam Iosepho Cornu, linguae Portugallicae eiusque originum et mutationum investigatori peritissimo (Gröber *Grundriss der romanischen Philologie* I 1888 p. 724), tamen non omni ex parte certum esse recte observavit Iosephus Leite de Vasconcellos (*o Archeologo*

Português I 1895 p. 58 ss.). Neque vero obstat quod, ut idem vir doctus adnotat, *briga* Celticum loco eminenti magis convenit quam plano, in quo sitae sunt parietinae inde a Resendii aetate Troiae nomine notae. Hoc Troiae vocabulum non ex Caetobrigae ortum esse, sed inditum fortasse loco illi in Troiae veteris memoriam a viris doctis saeculi XVI Oswaldus Crawfurd Britannus (*Portugal Old and New*, Londinii 1882, p. 249 ss.) opinatus est et post eum demonstrare studuit Leite de Vasconcellos (l. s. s. p. 60). Quae opinio quamquam probari nequit, tamen Troia aut villa Cornelii Bocchi fuisse potest, ut olim conieci, aut statio maritima piscinarum et salinarum ad Caetobrigam pertinens, quae ipsa potius sita fuit ibi, ubi hodie *Setubal* oppidum est cum castello in rupe alta posito. Cui illud non obstat, quod tituli adhuc prodierunt Troiae tantum, non in ipsa *Setubal* urbe. Nemo enim umquam de huius urbis vetustate adhuc quaesivit.

---

4 (2479 = 5617) Non reperta est in *Valdereys* oppido Callaeciae, ubi nescio quo errore collocaverat Argotii amicus anonymus, sed extat in *Alcacer do Sal* urbe Lusitaniae, inserta muro aedium sitarum in angulo viarum *Rua Direita* et *Rua do Cotovêllo*. Lapis longus est m. 1.65, altus 0.53, litterae saeculi primi optimae.

*l. cornelius l. f. boc*CHVS · PR · CAESARVM BIS
*flamen prov. pon*T · PERP · FLAMEN · PERP
*coloniae scallabi*T · PR · FABRV · TR · MIL · D · S · P · F

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 69 ss.

Supplementa praeivit editor novissimus, qui titulum ad Cornelium Bocchum pertinere perspexit. Apparet deesse dimidiam fere partem lapidis, qui epistylium fortasse aedis alicuius vel alius aedificii publici erat. E duobus aliis eius titulis Lusitanis (n. 35. 5184) constabat Bocchum fuisse flaminem provinciae Lusitaniae et tribunum legionis tertiae Augustae; reliqua eius munera hic primum indicantur. Indicari autem videntur ordine temporum recto, siquidem post praefecturam Caesarum iteratam flamonium provinciae pro summo eius honore habendum est. Pontificatus et flamonium sacerdotia municipalia perpetua ei manserunt; munera militaria duo maiora in fine extra ordinem adiecta sunt. Provinciae nomen et numerus legionis omissa aetati et loco conveniunt; Caesares enim Augustus et Tiberius fuisse putandi sunt.

V. 3 in. II·PR exhibuit Anonymus Argotii, T·PR schedae Moreirae; Leite litteram primam humo tectam non vidit, sed effodiendam curavit et tactu I esse iudicavit. Quodsi ita est, fortasse supplendum *colonia Scallabi*. Sed fieri potuit, ut nomen oppidi, cuius muneribus sacris publicisque Bocchus functus erat, omnino non indicaretur; colonia Scallabitana statuam ei posuit Salaciae (n. 35). Cogitavi de *duovir aedil(is) II* vel potius, si II Anonymi non recte lectum est pro IL, de *duovir bis aed*IL; nam cum supra *bis* scriptum sit, II pro iterum probabile non est. Itaque versus tertii supplementa incerta manent.

5 *Troia* prope *Setubal*; rep. circiter a. 1882.

D · M · S
G A L L A
A N X X X V
H · S · E · S · T · T · L
H Y P.N V S
M A R I T V S
O P T V M E
F · C

Hugo Richter Collipponensis misit a se descriptam; I. Leite de Vasconcellos edidit *o Archeologo Portuguěs* I 1895 p. 54 ss. ex ephemeridibus Setubalensibus a. 1883 et descriptam ab amicis.

Fortasse est II 40 a Gasco descripta imperfecte.

VII. PAX IVLIA p. 804.

n. 104. Inlata est in museum Pacense, sed supra mutilata. I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Portuguěs* I 1895 p. 252.

---

6 Pace, rep. *nas exavações do Palacio dos Infantes*; basis alta m. 0.95, lata 0.57, crass. 0.56.

*l. m*ARCIO · PIERO·
PACENSI ·
AVGVSTALI · COL · PACENSIS ·
ET · MVNICIPII · EBORENSIS ·
AMICI · OB · MERITA · EIVS ·
AER · CONLATO · POSVERVNT ·

L · MARCIVS · PIERVS ·
HONORE · CONTENTVS ·
IMPENSAM · REMISIT ·

Iosé Umbelino Palma *o Archeologo Portuguěs* I 1895 p. 110.

V. 1 suppletur ex v. 7. Puncta in fine versuum adiecta sunt.

6a Pace, *no Campo d'Oliva*, qui nunc est hortus publicus, rep. est sepulcrum quadrangulare cum vasculis variis, cui superpositus erat lapis sepulcralis forma dolii lignei iacentis, quales in regionibus illis non rari sunt. Inscriptio in parte media dolii est.

D M S
COCCEIA CL
ARILLA VIX
ANN · LXXX
HSEP COMMV
NIS M·P·B·ME

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Portuguěs* I 1895 p. 265.

V. 5. 6 *P(ompeius) Communis m(onumentum) p(osuit) b(ene) me(renti)*. *Publius* et *matri piae bene merenti* solvit Leite, minus probabiliter.

IX. VILLA VIÇOSA p. 807.

Accedit *Juromenha.*

n. 6266. Iam inlata est in museum publicum Olisiponense; ara alta est m. 1.09, lata 0.48, crassa 0.33, in latere dextro insculpta est corona, in sinistro palma, a tergo aper. I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 45.

7 *Juromenha*, ad septentriones suburbii *de Santo Antonio*, prope pontem viae quae ducit *Elvas*, rep. a. 1895.

L · LICINIVS · CATVLLVS
AN · LX ·
STERTINIA · CAESIA
VXOR· AN· L· H ·S· S· S· V· T · L·
5 L·LICINIVS·AVITVS·F·EX·TEST·PATRIS
P · C ·

P. I. I. da Rocha Espanca *o Archeologo Português* I 1895 p. 217 acceptam ab amico (inde Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 505).

Vv. divisio arbitraria est.

X. *ELVAS* p. 808.

n. 143—145 Hos quoque titulos ex *Elvas* oppido provenire probabile est.

154 Memorat Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 153 et ex Helviae illius nomine nomen oppidi castra Helvia fuisse suspicatus est. Magis probabiliter fortasse comparabuntur Helvi Galliae Narbonensis populus.

5212 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 153 qui vidit in aedibus municipii.

8 *Elvas*, in museo quod iunctum est bibliothecae municipali, cippus.

LIBII
RAII

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 244 q. v.; Victorino de Almada *Concelho de Elvas* II p. 279.

Lege *Liberae*. Liberam Proserpinam esse Leite perspexit.

9. 10 *Elvas*, rep. in praedio *da Fonte-Branca*, servantur in domo Ludovici Lucii Lopes de Couto, litteris evanidis. Mensurae non indicantur.

9 DEAE PROSER
. PINAE H . . . .
RVSTRI VLAP

10 PROSERP
TONCIVS
ANDAI . .
V·A·L . . .

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 244.

9 v. 2. 3 *H . . . rustri* incerta esse indicat Leite. *H[ilarus] Rust[ic]i v. l. a. p.* vel similia latent.

10 v. 3 *Andai[tiae]* supplet Leite ex titulo II 454; *Andai[ti]* patris nomen potest fuisse.

XI. AMMAIA p. 809.

11 (= n. 165) Extat ibi ita concepta.

LOBESA · LOVESIF
AN · L · H · S · EST · S · T · T · L

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 124 qui denuo investigavit (inde Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 505).

Probantur igitur quas olim proposui emendationes; *Lobesa* et *Lovesus* iuxta usurpata quam late patuerit *b* et *v* litterarum mutatio demonstrant.

CONVENTVS SCALLABITANVS.

XIII. OLISIPO cum vicinia p. 810.

12 (= 296) *Torres Vedras.* Parisiis servat baro *de Alcochete* (*63 rue de la Boëtie*).

IVLIA · C · F · TON
CETA · ANN · XX
H · S · E · IVLIA · L ·
F · AMOENA · M
5 TER F · C

Antonius Héron de Villefosse, qui invenit, misit accurate descriptam. Unde emendantur scriptura versuumque dispositio.

---

13 *Caparide, concelho de Cascaes,* prope Olisiponem, operculum sepulcri longum m. 0.81, altum 0.38, latum infra 0.45, in cuius fronte inscriptum est litteris non bonis, altis m. 0.05

L IVLIVS · FVS
CVS · H · S · E ·
IVLIA · FESTA
FIL · F · C ·

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 248 q. v. Alterum coperculum simile non inscriptum iuxta prodiit.

XX. CIVITAS IGAEDITANORVM p. 819.

14. 15 *Fundão*, ubi extabant inde ab hoc saeculo ineunte, proveniunt fortasse ex *Idanha-a-velha*; arae duae paene aequales, servantur Olisipone in bibliotheca publica, altera alta m. 0.92, lata 0.30, altera 0.93, lata 0.31; litterae non bonae saeculi fere II.

14
ı O N C I V S
ıONCETAMI
F · MILES
S I C N I F E R
COH · II · LVS
V I Q T O R I A E
V · S · L · M

A R D V N N V S
COMINI · F · FE

15
A R A P O S

T O N C I V S
TONCETMI
F · ICAEDIT
MILIS
TREBARVNE
L M · V · S

I. Leite de Vasconcellos (qui iam a. 1892 in scriptis quibusdam peculiaribus ediderat) *o Archeologo Português* I 1895 p. 226 cum imaginibus sumptis e photographiis.

Lectio videtur certa esse; C et G non distinguuntur, sed videntur indicari nomina aliunde nota *Tongius Tongetami f.*, non *Toncius Toncetami*; ut *Igaeditani* scribuntur ubique, non *Icaeditani*, neque unquam *sicnifer*.

N. 14 v. 3 \ linea transversa ante M conspicua fortasse punctum tantum indicat folio hederaceo simile; de *v(eterano) milite* cogitavit Leite. Cohors II Lusitanorum, cum I, III et VII notae sint, hic primum nominatur. *Viqtoriae* videtur in lapide esse; tribuendum rusticitati quadratarii.

N. 15 v. 1 lege *ara(m) pos(uit)*. 5 *milis* item rustice scriptum. 6 Trebarunam deam adhuc ignotam Celtologi, ut d'Arbois de Jubainville et Holder, editori scripserunt significare 'mysterium habitationis'. Cum Victoria fortasse coniungendam esse suspicatur Leite. Aliunde non est nota.

CONVENTVS EMERITENSIS.

XXI. AVGVSTA EMERITA p. 820.

Quod conquestus sum in supplementi l. s. s. titulos Emeritenses iacere foede neglectos, id certe effecit, ut P. Fidelis Fita oppidum adiret civesque eo adduceret, ut tandem aliquando museum conderent provinciale in coenobio quod olim fuit S. Clarae ad lapides colligendos, qui adhuc supersunt (cf. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 65 ss.). Ex magna olim multitudine — circiter 160 composueram in sylloge mea — vix sexta pars (26) servata est; sed continuo fere novi prodeunt casu, nam effossiones nondum

ullae consulto institutae sunt. Unde iam inlati sunt in museum tituli circiter triginta novi una cum fragmentis novem (n. 61—68). Praeterea Petrus Maria Plano, typographus et antiquarius Emeritensis, studio laudabili denuo edenda curavit opera de antiquitatibus Emeritae iam obsoleta Moreni de Vargas (Emeritae 1892, pp. 516, 4.) et Gregorii Fernandez y Perez (*historia de las antigüedades de Mérida*, Emeritae [1857] 1893, pp. 112, 4.). Schedae Forneri, quas olim frustra indagaveram, denuo comparuerunt et statim publici iuris factae sunt per eundem Plano (Agustin Francisco Forner y Segarra, *antigüedades de Mérida hasta el reinado de los Arabes*, Emeritae 1893, pp. 202, 4.), qui et ipse supplementa edidit ad tres illos libros (Pedro Maria Plano, *ampliaciones á la historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernandez*, Emeritae 1894, pp. 128, 4.). E Forneri schedis accesserunt tituli novi octo (n. 22. 33. 38. 39. 46. 47. 51. 60). Aestate a. 1894 casu detecti sunt a Iosepho Raimundo Mélida et Raimundo Vives doctis Matritensibus in castello *las Navas del Marqués* tituli Emeritenses tres (n. 470. 496. 518) et fragmentum quod superest unicum tituli insignis, qui theatrum Emeritense ab Hadriano restitutum ornaverat (n. 478 *a*), item Caperensis unus (n. 813); praeterea inediti quattuor et ipsi insignes maximam partem. Emeritenses iam notos Emeritae viderunt testes antiquiores Docampo Mameranus Accursius; abstulerat eos saeculo XVI exeunte in castellum suum nuper conditum *de las Navas*, situm illud a Matrito versus septentriones et occidentem in montibus *de Guadarrama* inter *Collado Villalba* et *Cebreros* vicos, Petrus de Avila primus marchionum eius nominis. Atque quattuor illi inediti sine dubio et ipsi Emerita eo pervenerunt, ut res docent quas continent. Collocati ibi sunt apte in parietibus cenaculi maioris (*el salon principal*), curtis (*el zaguan*) et porticus superioris (*la galeria alta del patio*); sed castellum elegantissimum, quod nunc est ducissae de Medinaceli et de Denia, paene vacuum relictum est et ruinae proximum. Monumenta illa vetusta ibi extare prorsus in oblivionem cesserat inter Hispanos; nemo umquam quantum scio mentionem eorum fecit inde ab illa aetate. Quod nunc demum innotuerunt una cum museo provinciali condito spem confirmat fore ut res epigraphica Emeritensis diu neglecta denuo efflorescat.

Inter *Almendralejo* et *Torremejía*, non procul ab Emerita versus *Santibañez*, mansio Caspiana erat (Κάπασα Ptolemaei?); cf. Anonymi libellus de vitis et miraculis patrum Emeritensium Paulo diacono Emeritensi vulgo inscriptus ... ed. .. de Smedt S. I. hagiographus Bollandianus (Bruxellis 1881) p. 67 et *bol. de la Acad.* V 1884 p. 204.

n. 464 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 96, 56. 468 Fita p. 95, 54. 470 Fita p. 161, 148. 471 Fita p. 95, 55. Iam est in museo, tabula alta m. 0.16, lata 0.48, litteris altis m. 0.06. 474 Fita p. 100, 58. 475 Iam in museo. Fita p. 101, 59 qui ectypum misit; fragmentum altum m. 0.32, latum 0.37. 478 *k* Fragmentum extat in castello *las*

Navas del Marqués; ectypum misit Melida, unde descripsi. Litterae sunt optimae altae m. 0.22. 451 Fita p. 102, 61 qui misit ectypum. V. 3 litterae non sunt maiores reliquis, v. 4 in fine punctum est, v. 5 post L in fine foliola hederacea tria, v. 10 ⌈⌈ATISSIMVS· 452 Iam in museo. Fita p. 103, 62 qui ectypum misit. V. 4 extr. S·ET Fita, sed in ectypo clare distinguitur S̱IT. id est *La sit amice*. 453 Fita p. 59, 28. 455 Fita p. 61, 30 qui non vidit. 491 Fita p. 104, 64. Iam est in museo, tabula lapidea alta m. 0.39, lata 0.34, litteris parvis. altis m. 0.025. 492 Fita p. 91, 52. 496 Extat in castello *las Navas del Marqués*, ectypum misit Mélida, unde descripsi. Tabella marmorea litteris elegantibus saec. II medii vel exeuntis, altis m. 0.03 ad 0.025. V. 3 I prima longa est, v. 4 I ambo minores litteris reliquis, v. 6 in lapide est BENE·MER, v. 7 in. Ｆ·C, puto F·C, v. 5 in. PR/' IS clare distinguitur, in medio vocabulo litterae una duaeve erasae sunt consulto; puto fuisse *Pr[ot]is lib*/*erta, et heres*. 505 Iam in museo. Fita p. 107, 67 qui ectypum misit. Titulus altus est m. 0.48, latus 0.36; litterae v. 7 altiores sunt reliquis, m. 0.07. 506 Forner p. 87, inde Fita p. 60, 29 qui non vidit. 516 Extat ibidem, *calle de Alvarado*, Fita p. 109, 69 qui ectypum misit. Basis alta m. 0.66, lata 1.15, crassa 0.70, litteris saec. II optimis, altis v. 1 m. 0.07, reliquis 0.06. V. 5 T·IVLIVS, 6 ET·IVL·DAPHNE (non PITNE) iam clare apparent. 518 Extat in castello *las Navas del Marqués*; ectypum misit Mélida. Cippus elegans litteris saec. II gracilibus eis, quae pictis similes sunt, altis m. 0.04 ad 0.025. Recte descriptus est ab antiquioribus. 522 Iam in museo. Fita p. 107, 70. Ara alta m. 1.8, lata 0.45; litterae videntur esse saec. I exeuntis, altae sunt m. 0.045 ad 0.025. 523 denuo comparuit a. 1896 in fundamentis aedificii novi *el Casino*, iam inlata in museum; cippus altus m. 0.32, latus 0.20. A lateribus insculpta sunt patera et praefericulum. Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 271 cui misit Petrus Maria Plano. V. 2 extr. CLOVTIN Plano. 531 Forner p. 88, inde Fita p. 62, 31 qui non vidit. V. 4 APIANIA Forner pro ALPHAIA reliquorum, AFRANIA coniecit Fita probabiliter. 559 (=5259) Fita p. 157, 143. 565 Fita p. 63, 32. 567 Servat Ioachim Rodriguez, *calle de Cardero* 1. Fita p. 118, 83 qui ectypum misit. Lapis altus m. 0.40, latus 0.58, litteris saec. I exeuntis optimis, altis v. 1 m. 0.06, vv. 2—4 0.05, v. 5 0.04. 580 Iam in museo. Fita p. 120, 86 qui ectypum misit. Lapis altus m. 0.33, latus 0.025, litteris saec. II elegantibus, altis a m. 0.045 ad m. 0.030. V. 4 X·X·V, v. 6 extr. Ϸ·F· 587 Extat in aedibus Antonii Rodriguez de Morales, *calle Obispo y Arco 5*. Fita p. 128, 87 qui ectypum misit. Lapis altus m. 1.2, latus 0.49, litteris saec. II optimis, altis v. 1 m. 0.06, quae a parte laeva coeptae sunt exculpi. V. 3 SIMILIS ø, v. 5 VIXIT·NN·LXXIIII.

16 (= n. 470) Ara marmorea elegans litteris optimis saec. II ineuntis, altis m. 0.35 ad 0.30.

VENERI · VICTRICI
L · CORDIVS · SYM
PHORVS MEDCVS
SACR · EX VOTO
infra est aquila alis expansis sedens

Descripsi ex ectypo a Mélida misso.

Puncta v. 3 et v. 4 post *ex* desunt.

---

17 Emeritae, cippus altus m. 0.85, latus 0.44, admodum rudis, in museo. Litterae altae videntur esse circiter m. 0.05; sed tam sunt evanidae, ut nec de eorum forma et mensura nec de versuum numero constet.

. .
. . . V . . .
. . . VGERΛC
Λ˙ GROII
IR Y ΛR
GV XI
SΛCRVM
II Λ . .

Ectypum et imaginem photographam misit Fita, qui memoravit neque vero descripsit *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 166.

Plano, qui detexit alicubi extra urbem, miliarium putavit propter formam columnae similem. Sed cippum esse imago photographa clare demonstrat. Unicum vocabulum quod aliqua cum probabilitate legitur *sacrum* est v. 7. Unde titulus credendus est votivus esse; reliquae litterae omnes incertissimae sunt. Apposui, siquando melius legi poterit, ne neglegeretur.

---

18 (= n. 475) E pontis opere nuper traxit Plano.

IVLIAE · F
CAESARIS

Fita descripsit ex ectypo a Plano misso et mecum communicavit in litteris datis d. 12 m. Nov. a. 1894; adnotat a parte dextra et ima pauca deesse (*la piedra se extiende á muy poco más de la parte visible*). Ectypum admodum evanidum partem laevam tantum eamque vix per- spicuam exhibet.

Ad Iuliam Caesaris Augusti filiam refert Hirschfeldius collatis titulis C. III 7156 *Iuliae Caesaris f(iliae)* et sequenti Agrippae mariti, cuius uxorem statuam Emeritae habuisse consentaneum est.

19 Emeritae, in fundamentis aedium Vincentis Zambrano (*calle del Portillo 13*) rep. est statua hominis togati alta m. circiter 2, capite et bracchiis carens; in latere plinthi, alti m. 0.21, incisum est litteris parvis et rudibus, paene scariphatis tantum, altis m. 0.07,

AGRIPPA

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 361 et XXV 1894 p. 98 e schedis amicorum.

Apparet statuam Agrippae (v. n. 21) in officina lapicidae (cf. n. 474) ita signatam esse.

20 Emeritae, in museo; basis alta m. 0.12, lata 0.64, litteris optimis, altis m. 0.07.

AGRIPPINAE

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 102, qui vidit.

Ectypum nondum accepi.

21 Emeritae, una cum statua Agrippae (n. 19) rep. sunt fragmenta statuarum aliarum aetatis eiusdem; in crure unius litterae extant insculptae curiose, altae m. 0.0012, hae

EX OFICINA GAI AVLI

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 361 et XXV 1894 p. 98 et p. 125, 101.

C cum puncto vel potius cum lineola curva videtur posita esse pro G (G). *Gaius* hic *Aulius*, qui praenomen perscripsit secundum Graecam consuetudinem, fortasse sculptor fuit statuarum Agrippae aliorumque ex familia Augusti hominum, quae Emeritae olim prostabant.

22 Emeritae, lapis ex marmore albo, altus et latus *cinco palmos*, crassus pedem unum, rep. a. 1758 *en el hospital de Jesus*; litterae statim erasae et lapis in aedificii opere adhibitus interiit.

TIB · CAESARI
DIVI·AVGVSTI·F

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 73, 33 e schedis Forneri.

23 Emeritae, tabula lapidea alta m. 0.21, lata 1.2, rep. a. 1886 *calle de Alfonso IX* prope ecclesiam S. Eulaliae. Litterae sunt elegantissimae, altae versu primo m. 0.06, reliquis 0.05.

NERONE·CLAVDIO·CAESARE·III·CoS p. C. 58
VITVLVS · ET · PROCVLVS · VALERI · FRATRES
TARMEST · LACIPAEA · VOTVM · SOLVER · L · M

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 94, 53.

V. 1 Solum *Nerone* vocabulum sedulo erasum est, sed supersunt apices litterarum.

Quod Valerii fratres dicuntur *Tarmest(ini) Lacipaea* cum vetusta brevitate, i. e. Lacipaea oriundi, Lacipaeam ex itinerariis Antonini p. 438, 4 et Ravennatis p. 312, 16 notum est distare ab Emerita in via Toletum m. p. XXX. Tarmestinorum oppidum fuisse, qui ipsi Arevacis contribuuntur, vel Termestinorum (Sallust. hist. II 29 D. Liv. epit. LIV Tacit. ann. IV 45; Termes Plin. III 27; Termeste Flor. III 10, 9; Τερμήσσιοι Diod. XXXIII 16; Τερμησός Τερμεντία Τερμεντεῖς Appian. Hisp. 99. 76; Τέρμες Ptol. II 6, 55 unde *Turbes* Rav. p. 311, 6), ex hoc demum titulo discimus.

---

24 In castello *las Navas*; apparet Emerita provenisse, cum nulli eius aetatis tituli imperatorii in vicinia unquam comparuerint. Litterae sunt optimae, altae m. 0.045 ad 0.03, graciles nec profunde incisae.

NERONI CLAVDIO
CAESARI AVG GERM
PONTIF MAX TRIB POT
VIII IIII IMP VIII P P a. 61/62

Descripsi ex ectypo a Mélida misso et edidi *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 469.

Puncta nulla unquam in lapide fuerunt et in spatio v. 4 inter numeros priores vacuo relicto ad COS vocabulum recipiendum nunquam quidquam insculptum fuit, ut ectypum demonstrat affirmatque Mélida lapide cum cura inspecto; praeterea linea transversa supra VIII numerum priorem incepta tantum est, supra IIII omissa. Unde apparet titulum mansisse imperfectum, cum quadratarius municipalis non plene intellegeret quae incidenda acceperat.

---

25 In castello *las Navas*; Emeritae tantum in capite provinciae probabile est uxori procuratoris Augusti titulum positum fuisse, ut n. 484. Litterae sunt saec. II exeuntis, pictis similes, altae m. 0.04 ad 0.03.

D M
LEBISINIAE · AVGES
P · CVSSIVS · PHOEBIANVS
PROC · AVG · MARITVS · ET
5 M · IVLIVS · VERIANVS
FILIVS

Descripsi ex ectypo a Mélida misso et edidi *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 469.

Mulieris nomen, originis fortasse Ligusticae, mihi novum est; filius eius videtur natus esse ex matrimonio priore.

26 In castello *las Navas*; Emeritensis tam certo est quam n. 25. Litterae sunt saec. II exeuntis vel tertii ineuntis, altae m. 0.04 ad 0.03.

AVR · RVFO · TABVL ·
PROVINC · LVSIT ·
RAT · PAT · VIXIT ·
ANN · XXXIIII · M · XI
D · XIII
AVR · FESTVS · FRATER
FAC · CVR
H · S · E · S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Melida misso et edidi *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 470.

Aurelii Rufus et Festus fratres admonent Rufii Festi et Avieni scriptorum saeculi quarti, quorum illi maiores fuisse possunt, quamquam cognomina illa vulgaria sunt. *Tabul(arius) provinc(iae) Lusit(aniae) rat(ionis) pat(rimonii)* ita plene dictus ex Hispaniis hic primus est.

---

27 Emeritae in museo, fragmentum altum m. 0.2, latum 0.21, litteris optimis aetatis, ut videtur, Flaviae, altis m. 0.045.

. . . .
*le*G · VII · GEM · FE*l*
h · *s* · E · S · T · *t* · *l*
M · LF . . . . VS
. . . . . VR

Descripsi partem ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 106, 65.

Militum veteranorumque legionis VII iam tituli aliquot Emeritae prodierunt (488. 489).

---

28 Emeritae, extabat in curte aedificii circuli Emeritensis, nunc est in museo. Cippus altus m. 0.70, latus 0.40, crassus 0.15. Litterarum formas et mensuras ignoro.

/// *l*ICINIO · SETIANO sic
*v*ETERANO · QVIR · EM
ERITENSI · ANN · LXXII
*li*CINIA · SETTIANA sic
*e*T · LICINIVS · TERTIV*s*
*p*ATRI · PIISSIMO · *fac*
*ie*NDVM · CVRAVER*unt*
H · S · E · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 317 cui ectypum misit Plano; ego non vidi.

Fita supplevit; patris praenomen interiit. Veterani vocabulum et tribus locis non suis posita sunt.

29 Emeritae, tabula marmorea alta m. 0.65, lata 0.52, litteris aetatis Augustae optimis, altis versibus 1 et 3 m. 0.1, versu 2 m. 0.08, versu 4 m. 0.06. Servat Ioachim Rodriguez.

P · ATTEN|*nio* .
AFRO| *flamini?*
AVGV|*sti* .....
C · ATTENNIV|*s* ....

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 104, 63.

P. Attennius C. f. Gal(eria) Afer flamen Augusti patronus municipii Eporensis, quod situm est in Baeticae parte septentrionali a Lusitania non admodum remota (II 2159), ab homine hoc Emeritensi fortasse non diversus est; ut observavit Fita. Unde supplevi; sed fatendum cogitari posse etiam de homine cognomine sed alio, sive augure sive Augustali.

---

30 Emeritae, in museo; tabula lapidea alta m. 0.11, lata 0.65, litteris saec. II bonis, altis m. 0.03 ad 0.025.

protome defunctae
opere anaglypho
VLPIA · IVNIANA · ET · ANTONIVS · SATVRNINVS
MDAVRENSIS · ANN · LXXI · ME · VIVO · F · C · SI QVI DE MEIS
SVPER · EOS · ANNOS · ASERIT · POST OBITVM · MEVM · TAMQVAM

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 107, 68.

Ulpia Iuniana et Antonius Saturninus Madaurensis ann(orum) LXXI. Me vivo f(aciendum) c(uravi); si qui de meis super eos annos auserit post obitum meum tamquam [alienos cineres meos removere, deos inferos iratos habeat].

Mirum Antonium Saturninum hunc Madaurensem, viri aetate Flavia clari cognominem, defendere iura Manium contra aliquem de suis, qui *super eos annos*, credo post annos septuaginta unum, quibus monumentum faciendum curaverat, i. e. post obitum, committere quid auserit. Supplevi finem enuntiati in altero olim lapide adiectum — nam hic infra est integer — exempli causa; *tamquam [nostros* vel *ad nos pertinentes ponere, dabit fisco .....]* proposuit Hirschfeld. Ceterum indicatio annorum LXXI videtur pertinere ad mulierem atque omnino confusa sunt quae in lapide clare leguntur. *Auserit* forma iuxta *ausim* (Neue *Formenlehre* II² - 549) non offendit.

31 Emeritae, rep. una cum n. 29; servat Iosephus Pi. Lapis altus m. 0.67, latus 1.18, litteris saec. II elegantibus, altis versu 1 m. 0.045, reliquis a m. 0.035 ad 0.028.

rosa *rosa*
DIS · MAN
Q · AEMILIO
NIGRINO · PIO
IN · SVIS · AN · XV
H · S · E · S · T · T · L
QVIETI · AETERNAE
SINE · CVRA

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 111, 71. — Clausula minus solita est hac aetate.

32 Emeritae, in museo; lapis altus m. 0.22, latus 0.36, litteris aetatis Augustae profundis, altis m. 0.05.

AEMILIA
L · F
LVCVLLA

Descripsi ex ectypo, quod misit Fita. Is ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 112, 72.

33 Emeritae, '*en lo ultimo de la Calle Nueva, saliendo hacia los cortinales, en la casa pajar de Franc° Bote, en uno de los postes para sostener el tejado*'.

L · ANNIVS
RVFVS
ANNIA · L · F
SABINA
H · S · S
T · IVLIVS · T · F
MODES
D · S · P

Forner p. 134, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 74, 35.
V. 7 si recte descriptus est, cognomen breviatum insolenter.

34 Emeritae, in museo; lapis altus et latus m. 0.22, litteris saec. I bonis, altis m. 0.03.

protomae duae patris et filii
Q · ARTICVLEIVS
Q · F · AVITVS
VIXIT · AN · V
H · S · E
S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 113, 73.

35 Emeritae, in museo; lapis altus et latus m. 0.45, litteris saec. II bonis, altis m. 0.04.

CAECILIA · MOSCHIS
ANN · XXX · H · S · E · S · T · L sic
L · VALERIVS · DAPNVS
VXORI · OPTIMAE
ET · IVL · CAECILANVS
MATRI · PIENTISSIMAE
F · CVRAVER ·

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 114, 75.

---

36 *Caminillos*, extra muros Emeritae, ad orientem a theatro Romano; iam in museo. Arula alta et lata m. 0.13, litteris saec. II bonis, altis m. 0.01 ad 0.015.

D · M · S ·
CALLIRHŒ
AN·XL·H S E S T T L
HELIVS · VXORI
MERENTISSIMAE
F · C

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 114, 76.

---

37 Emeritae, in museo; arulae pars inferior, alta m. 0.13, lata 0.15, litteris saec. II bonis, altis a m. 0.03 ad 0.02.

AN · XVII · H · S · E · S · T · L sic
CORDIA · POM
PEIANA · PATRI
F · C ·

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 115, 78.

---

38 Emeritae, '*en una ermita arruinada junto al rio Aljucen*'.

CRESCENS
CLEM · S · F · RV
ANN·VII
H·S·E·S·T·T·L
/ / / / / / / /
/ / / / / / / / / /

Forner p. 141, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 75, 39.

Lege *Crescens Clem(entis) s[e]rv(us) ann(orum) VII h. s. e. s. t. t. l.* In fine nihil videtur deesse.

39 Emeritae, rep. '*años pasados cuando se manifestó un pozo que está casi en medio de la plaza mayor, y hoy dia dicha piedra sirve de tapadera á la boca de dicho pozo*'.

DOB · SAV
LCI · F
H · S
E

Forner p. 129, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 75, 37.

Fortasse [*L*]*ob*[*e*]*sa V*[*e*]*ci f*(*ilia*) *h. s. e.* Lobesus et Lobesa frequentia sunt, Vecius extat II 2584 et fortasse 2956 (Vectus).

---

40 Emeritae, in museo; lapis altus m. 0.14, latus 0.20, litteris saec. II altis a m. 0.03 ad 0.02.

D · M · S
P · EGNATIVS
FLORENTINVS
ANN·LXXIIII

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 116, 79.

V. 4 annorum numerus in ectypo deest. Fita adnotat mulierem cognominem Egnatiam Florentinam esse in titulo Cordubensi n. 2274.

---

41 Emeritae, in museo; lapis parvus, altus et latus m. 0.13, litteris saec. II, altis m. 0.02 ad 0.015.

M · FL · PRI
MVS · MEM
S · ET · PATRO
NO · SVO · M · FL
RVFO · HONO
RIFICO · FE

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 116, 80.

M. Fl(*avius*) *Primus mem*(*oriam*) *s*(*ibi*) *et patrono suo M. Fl*(*avio*) *Rufo honorifico fe*(*cit*).

V. 5. 6 expectaveris *honorificam;* sed patronus *honorificus* dici potuit.

---

42 In castello *las Navas;* originis incertae, sed paene certo Emeritensis; litteris saec. II bonis, altis m. 0.05 ad 0.04.

D · M · S
F L A V I A E
E L P I D V sic
B E N E M E R E N †
MARC VRBICVS

Descripsi ex ectypo a Mélida misso.

Elpidu dativus pro *Elpidi* quo modo explicetur nescio, nisi aut error est lapicidae aut *Elpidu*(*s*) genetivus.

43 Emeritae, in museo; lapis quadratus altus et latus m. 0.22, litteris saec. II, altis m. 0.022.

FORTVNATAE · SER ·
FIDELISSIMAE·CON
SERVATRICI · ET · AMA
TRICI · DOMINI
H · S · E · S · T · T · L ·
SALVIANVS · B · M · F

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 117, 81.

---

44 Emeritae, in museo; fragmentum altum m. 0.25, latum 0.23.

G E M E L
H·S·E·S·T·T
VS
VR

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 156, 142. Ectypum non habui.

---

45 Emeritae, cippus fastigiatus, rep. in domo marchionissae de Pinares; est in museo, altus m. 0.35, latus 0.22, litteris saec. I exeuntis secundive optimis, altis a m. 0.05 ad m. 0.025.

D · M · S
L · I V L I O
A M O E N O
A N N · X X I I I I
H · S · E · S · T · T · L
CASSIA · AMOENA
FILIO · PIISSIMO
FECIT

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 118, 82.

---

46 Emeritae, *en la calle de San Salvador*, in domo Isidori Leal de Cáceres; cippus elegans.

D · M · S
Q · IVLI · AVIT
P A P · E M E R
A N N · X L V I I I
H·S·E·S·T·T·L
///A SYNERV///

Forner p. 135 s. (inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 73, 34) qui adnotat v. 6 evanidum esse.

Supple [*Iuli*]*a Syneru*[*sa*] . . .

Papiria tribus Emeritensium nota est; post cognomen et una cum patria collocatur non raro.

47 Emeritae, ibidem (ut n. 33).

L · IVLIVS
RVFVS
IVLIA · L · F
SABINA
H · S · S
T · IVLIVS · T · F
D · S · P

Forner p. 133, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 74, 36.
V. 6. 7 expectamus L·F et cognomen.

48 Emeritae, extabat in figlinis Emmanuelis Perez Muñoz prope pontem *de Albarregas* in via Romana Caperam versus; iam est in museo. Cippus altus m. 0.40, latus 0.25, crassus 0.15.

IV*lia* *f*ELICIS
SIMA · ANN · XXVI
IVLIV*s* *pro*CVLV
S · ET · IVL*ia* *c*RO
TALE · FILIAE · IN
DVLGENTISSIM*a*
E · BENE · MERENT
I · FECERVNT · H · S · S · T
t. l.

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 317 cui ectypum misit Plano. Lacunae supplentur nullo negotio.
Cf. Iulius Proculus n. 812.

49 Emeritae, in museo; tabella lapidea alta m. 0.12, lata 0.18, litteris saec. I altis m. 0.025 ad m. 0.015.

MAGIA · MAXIMA
*a*N · XL · H · S · E · S · T · T · L
*t*ER · DONATA · FIL
IA · DE · SVO · F · C

Descripsi ex ectypo imperfecto a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 119, 85.
V. 3 in. [*Co*]*r*(*nelia*) Fita; sed E litterae vestigia video in ectypo. Unde supplendum [*T*]*er*(*entia*). V. 4 in ectypo non comparet.

50 Emeritae, servatur una cum n. 45; lapis altus m. 0.24, latus 0.26, litteris saec. II altis m. 0.03 ad m. 0.026.

D · M · S
LVCoEIVS · DORI
ON · AN · XXXV
PROSODIA · SE
VERA · VXOR · MA
RITO · PIISSIMO · F · C
H · S · E · S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 119, 84.

V. 1 in ectypo non comparet.

---

51 (= 549) Emeritae, '*en el convento de So. Domingo, en un pedazo de pared levantado en 1756*'.

A · MANLIV
CoRNVT
PHILEM
IN FRONTE · P · X
IN · AGR · P · IX

Forner p. 147, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 76, 40.

Exemplum imperfectum ex Amati schedis solis notum suppletur.

V. 3 PHILEN Forner, PHILEM schedae Amati. Cognomen duplex non offendit.

---

52 Emeritae, olim in palatio ducum *de la Roca*, iam in museo; cippus altus m. 0.24, latus 0.13, litteris saec. I optimis, altis versu 1 m. 0.045, versu 2 m. 0.025, reliquis m. 0.02.

protome
viri
delineata
et olim picta

PHOEBVS
VIBIORVM
*no*BILIORVM · IVVEN
*i*S · ET · PRIMVLA · SER

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 106, 66.

V. 3 *a*BILICORVM Fita contra lapidem, scilicet cogitans de gente Abilicorum II 2698 sive Abliqum II 2817. 5783. Vibii illi ut Fulvii nobilissimi Nobiliorum cognomine utebantur. Protomen defuncti in lapide pingi in Hispania praeterea non observavi; protomae Pompeianae pictae et inscriptae notae sunt. Consuetudinem fortasse patriam in provinciam secum tulerunt Vibii hi Emeritenses, si a Vibiis Pompeianis oriundi erant. Servus et ancilla servi lapidem posuerunt.

53 Emeritae, in museo; lapis altus m. 0.38, latus 0.27, litteris saec. I bonis, altis a m. 0.035 ad 0.02. Margo superior a dextra parte superest.

l. b a r b a t i u s
p l a c i d VS
ux ORI · D · S · F · C ·
*b*ARBATIA · T · F
PLACIDA
ANN · IIII · M · III
H · S · E · S · T · T · L
BARBATIA · PLACI
DI · LIB · QVARTA
AN · XXXVII · H · S · E · S · T ·
T · L ·

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 113, 74 et supplevit probabiliter.

54 (= 583) Iam est in museo, lapis parvus, altus m. 0.11, latus 0.33, litteris minusculis, altis m. 0.011, saec. ut videntur primi.

D · M · S
POMPEIA · QVINTILLA · M · LIB · ET · M · POMPEIVS
*epic*HARM*us* H · S · S · S · V · T · L · M · POMPEIVS
FIRMANVS · ET · POMPEIA · BADIA · COHAEREDES

Descripsi ex ectypo satis evanido a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 121, 88.

V. 1 QVINTILIA Alsinet et Fita.

V. 2 in. . . . IARI Alsinet, unde olim supplevi *Hilarianus* dubitanter; . . HARM . . in ectypo vidimus ambo, Fita et ego. Unde *p*HARM*acus* Fita supplevit, minus probabiliter.

V. 3 . . A . . IA Alsinet, BEDIA Fita, BADIA vidi in ectypo. Badius nomen Italicum pro cognomine rarum est; indicabat fortasse colorem capillorum.

55 Emeritae, in museo, lapis altus m. 0.32, latus 0.34, litteris saec. I exeuntis, altis a m. 0.07 ad m. 0.06.

R V B R I A
QVINTI · · *a*
ANN · LV · H · S · E
M · LVC

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 122, 89.

V. 2 est *Quintilla*, v. 4 *M. Luc*[*retius*] vel *Lucilius*.

56 Emeritae, servatur una cum n. 29, lapis altus et latus m. 0.63, crassus 0.04; litteris saec. II, altis a m. 0.02 ad 0.015.

protome viri togati d. aleam (?),
s. rotulum gerentis

*v*AL · MAXVMINAE · ANN · XXXVIII · M . . .
d. XIIII · VAL · LVPVS · VXORI · INCOMPARABILI
h. S · E · S · T · T · L

Descripsi aegre ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 122, 90.

Virum dextra aleam (*un dado* Fita) tenere vix credendum; fortasse pugillaria sunt.

---

57 Emeritae, in museo, mensurae lapidis non indicantur; litterae sunt saec. I ex. altae a m. 0.045 ad m. 0.04.

D
VETTIA · RVFIN
ALFIA · MARC

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 123, 91.

---

58 Emeritae, in museo, cippus parvus, altus et latus m. 0.20, litteris saec. I altis m. 0.02 ad 0.03.

C · VIBIVS
CLYMINVS
HIC · SITVS
EST
S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 123, 92.

Fuit *C. Vibius Clyminus*, pro *Clymenus.*

---

59 Emeritae, in museo, arula alta m. 0.34, lata 0.18, litteris saec. II altis m. 0.025.

D · M · S
VICT · VICTVLLA
ANN · XXXV
TER · NOVELLI
SOBRINIS · SVIS
F · C

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 123, 93. Lectio certa est.

Vict(oria) Victulla Ter(entii) Novelli cur *sobrinis suis* monumentum faciendum curaverit ignoramus. Nomina eorum fortasse in alio lapide inscripta erant. De altera sobrina, cui alius lapis potuit inscriptus esse, cogitavit Hirschfeld.

60 Emeritae, '*sirve de arquitrave ú losa en una puerta de un pajar de los que están entre el convento de Nª Sª de la Antigua y el rio Guadiana*'; pars dimidia superior deest.

H·S·E·S·T·T·L
VITALIS · F
D · S · P
PROCVLA
SOROR · F · C

Forner p. 136, inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 75, 38.

61 Emeritae, in museo, fragmentum altum m. 0.35, latum 0.21, litteris saec. III malis, altis m. 0.05 ad 0.03, ex parte evanidis.

. . . . . . O
. . . CLAV
. . . CVND
. . . . I·LHS
. MMO I
. ENTE C
. MOD

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 115, 77 et supplevit.

Quantum a parte laeva desit non constat; unde supplementa minus certa sunt.

V. 1 om. Fita. 4 . . . N·L·H, 5 MMON, 6 ENT·Ǝ·C idem.

62—68 Emeritae, in museo, fragmenta.

62
ORI
*qui*ETO CO
*pro*VINCI
*eme*RIT

63
NRAM
DEROS
LAV

64
PAT
ANN
H · S

65
NA
SER ED
S·IS·ↃI

66
ANN
FRATRI
I

67
METI

68
M
VM·SE

Descripsi ex ectypis a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 124, 94—100.

62 v. 2 pro *Quieto* cogitari etiam potest de *Paeto* aliisque cognominibus. Deinde suppleri non potest *co*[*nsulari*], nam litterae sunt saeculi fere secundi. De *co*[*niugi et Pro*]*vinci*[*ali dec. col. Eme*]*rit*[*ensis filio*] vel similibus cogitavit Hirschfeld.

63 v. 1 non intellego. V. 3 Fita elementa Iberica esse credidit, quorum in illis regionibus vestigia nulla umquam reperta sunt. Litterae sunt malae saec. II vel III; quales fuerint v. 3 incertum. V. 2 idem legit DEROG., erat fortasse [*Pae*]*deros* cognomen.

XXIII. TVRGALIVM p. 822.

Accedit *Madrigalejo.*

69 (= 5277) *Trujillo, en el castillo.*

B · ELON
E · C · IVL
IVS · VITV
LVS · AR
5 //////////

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 397 e schedis anonymi alicuius.

Idem refert etiam exempla titulorum n. 672. 674. 675. 676. 678. 680. 681. 684 (cui additus est versus ultimus S·T·T·L) eiusdem anonymi Academiae oblata esse. Exemplo hoc novo confirmatur quam olim proposui lectio. Bellona dea num re vera nominetur dubitari potest; subest fortasse nomen deae deive alicuius peregrini male lectum.

69*a* *Madrigalejo* (cf. 653—655. 5294—5296).

C · VIBIVS
PROCVLVS
N· L·H·S·E·S·T·T
L · MVSSANIA
5 M · F · MAVRIL
LA · D · S · F · C

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 416 acceptam a Iuliano Aldecon canonico Matritensi. *Mussania* nomen rarum est.

XXIV. NORBA p. 825.

Accedit *el Pedroso.*

70 *El Pedroso, partido de Garrovillas, en la dehesa boyar y comunal del pueblo.*

D · M · IRINE
VS · AMBA
TI · F · BOTIL
LA · AMI · F
5 S · ET · VIRO
F · C · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 398 repertam ab Emmanuele Perez.

Irineus vix Graecum Irenaeus, sed potius originis Ibericae ut *Irrico* n. 2843. Botilla deminutivum esse Botia vel Boutia nominis recte observavit Fita. *Amius Ammius* nomina sunt in regionibus illis frequentia.

XXV. TITVLI PONTIS ALCANTARENSIS p. 826.

n. 761. Epigrammata pontis Alcantarensis tractavit accurate Gregorius Mayans in epistula manu scripta ad Walchium, quae in bibliotheca Gottingensi servatur (supra p. LXXXII) et in epistula ad Burmannum impressa in praefatione ad Anthologiam veterum epigrammatum Latinorum ab hoc editam a. 1773 (vol. II p. XV), de qua dixi supra p. 352. Difficultates, quas praebet interpretatio, acute exponit multaque inepte expressa iudicat, neque vero dubitat de antiquitate vir alioquin quam maxime diffidens conterraneis suis, cum homines permulti fide omnino digni titulos illos viderint et descripserint.

XXVII. CAPERA p. 827.

Accedunt *Baños de Montemayor.*

n. 813. Extat in castello *las Navas del Marqués* (v. cap. XXI); est cippus magnus, elegans, litteris saec. II bonis, altis m. 0.035 ad 0.04. Descripsi ex ectypo a Mélida misso; antiquiores recte omnino descripserunt.

71—79 Ad aquas Nympharum Caperensium (*Baños de Montemayor*) prodierunt arulae votivae novem antea incognitae, cum decem iam notae propter neglegentiam incolarum interierint omnes (n. 883—892); quarum quinque emendare studuit Fita (n. 883—886. 888 = p. 149, 133—150. 137). E novis quinque sunt Nympharum, duae Fontanae, duae Salutis.

71 (m. 0.14×0.14) F. 131.

NYMHIS · C
APARENSIVM
A E L I V S ❧
E P I N I C V S
5 V · S · A · L

72 (m. 0.13×0.11) F. 129.

N Y M
P H I S
A M M O
N I C V S
5 V · L · A · S

73 (m. 0.17×0.20) F. 128.

N Y M P H I S
LIK · SYRIM
C H E S ❧
V · A · L · S

74 (m. 0.15×0.15) F. 132.

NYMHIS · C
APARENSIVM
M I N I A T V///
V · LIBES · M · S

75 (m. 0.14×0.17) F. 130.

NYMPHIS
T · VA · COS
MOS · V//////////

76 (m. 0.15×0.18) F. 126.

FONTANAE
aEL · VeRINVS
EME · PRO · Sa
LVTE · CoMoDI
5 V · S · LIBES · M

77 (m. 0.19×0.14) F. 127.

FONTAN*ae*
FIRMVS
MMI · S
V · S
L · M

78 (m. 0.40×0.20) F. 124.

SALVTI
PRIVATA
L · A · V · S

79 (m. 0.55×0.18) F. 125.

SALV*ti*
RVFN*us*
LIBES
VOT · S
O · MER

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 145, 124—132 cf. p. 165 ex ectypis, quorum quaedam mihi submisit, sed legere plane nequivi. Unde dubito de 73 v. 2 (fortasse *Li*[*c*(*inius*) *E*]*urima*[*t*]*hes*), 74 v. 3 (fortasse *Min*(*icius*) [*C*]*atu*[*s*]); 76 v. 2 VIRINVS correxi. Reliqua plana sunt, supplementa certa praeivit Fita.

76 v. 3 supple *Eme*(*ritensis*). V. 4 *Comodi* si recte legitur, certe non est de imperatore interpretandum.

Quod olim non satis clare elucebat (v. n. 884. 891) nunc apparet, scilicet Nympharum hoc sacellum Caperae, non Salmanticae fuisse contributum.

79a *Almendralejo* (cf. n. 483), 30 chiliom. ab Emerita versus meridiem, cippus altus m. 0.72, latus 0.24; servat ibi Antonius Martinez.

D · M
SETIN
VS · TI
CI · EPAPR
HODITI · SE
R · AN · XVIII
H · S · E · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 350 ex ectypo misso a Marchione de Monsalud.

Addit ab eodem accepta esse nuper ectypa titulorum Emeritensium n. 541 et 577, quibus emendantur exempla a mę proposita Iohannis Fernandez et Moreni de Vargas in rebus quibusdam minimis, quas hic indicare non est operae pretium.

II. BAETICA.

Regiones aliquot Baeticae occidentalis et meridionalis nuper inscriptionum causa visitavit Fita, cum Emeritam iter fecisset ad museum ibi inaugurandum (v. supra p. 360). Unde quas in peregrinatione illa inscriptiones sive vidit adhuc superstites sive frustra investigavit, quas enumeravit et denuo protulit in relatione itineris illius paene omnes, indicavi infra una cum nuper repertis, quae accesserunt per ipsum eiusque amicos aut aliunde, paucis illis nec magni momenti. Gaditani debentur P. Francisco de Asis Vera, Malacitani et Cordubenses Berlangae. Schedae Martini Vazquez Siruela (cf. vol. II p. XIX 53) servatae Hispali in bibliotheca Columbina (n. 131 — 190 — 105), de quibus rettulit Arthurus Engel (*Rapport sur une Mission archéologique en Espagne 1891*, *Nouvelles Archives des Missions*, *tome III* 1892, Parisiis 1893, p. 37), cum a me adhiberi non potuerint, spero fore ut aliquando examinentur. Sed non puto multa inde nova proditura esse.

CONVENTVS HISPALENSIS.

II. ILLIPVLA p. 834.

80 *Niebla*, in ecclesia S. Martini inserta parieti navis, tabella marmorea longa m. 0.21, alta 0.075, litteris saeculi I satis bonis, actuariis, altis m. 0.01.

TERRENVM CORPVS CAELESTIS SPIRITVS IN ME
QVO REPETENTE SVAM SEDEM NVNC VIVIMVS ILLIC
ET FRVITVR SVPERIS AETERNA IN LVCE FABATVS


Descripsi ex ectypo misso ab E. S. Dodgson Britanno m. Nov. a. 1894. Caro *antiguedades de Sevilla* (1634) f. 216 v. ibidem viderat; sed cum adnotaret reperire se eundem titulum in Pithoei epigr. select. (Parisiis 1570 et 1580) p. 125, hominem sublestae fidei aut finxisse locum aut exemplo novicio deceptum esse credidi. Neutrum verum esse nunc demum apparuit. Capenae enim in Italia extat lapis inscriptus 'Iulia Marcella Clodio Fabato marito';

sequitur deinde idem epigramma, sed versibus aliter divisis. Titulum Capenatem post auctores saeculi XVI vidit et descripsit Eugenius Bormann C. XI 3963, unde post Pithoeum Burmannum Meyerum inter carmina sua epigraphica (Lips. 1895) recepit Buechelerus (I 591). Exemplar Ilipulense antiquum et genuinum esse nulla dubitatio est, sed propter formam tabellae et litterarum e Capena Italiae eo delatum crediderim a docto quodam peregrinatore. Mirum sane si in Fabatum alterum, a Iuliae Marcellae illius marito diversum, iterum adhibitum esset ex sylloge aliqua exemplorum, qualibus lapicidas usos esse saepius observatum est; veluti ab Edmundo Le Blant. E Caro exscripsit Mayansius et misit Petro Burmanno Anthol. vet. epigr. Latin. vol. II (1773) p. XIV, qui exemplum hoc ex Italico descriptum putavit (v. supra p. 352). Titulum e numero cryptochristianorum esse observavit Hirschfeld.

III. AERIFODINAE *RIO TINTO* p. 834.

In aerifodinis vetustis, quae nunc exercentur a societate Britannica, res antiquas multas prodire praeter alios, quos antea iam memoravi (l. s. s.), testis mihi est peregrinator Britannus Eduardus S. Dodgson, cui debeo observationes de regionibus illis multas et utiles. Is vidit in vico aerifodinarum illarum, quibus Tharsis nomen vetustissimum et paene fabulosum e scriptura sacra nuper inditum est, fragmentum quod infra posui tituli ut videtur sepulcralis non satis perspicuum. Illud tantum intellegitur, hominem eum cuius memoriam continet, ut Reburrum illum Limicum (n. 5353), in has regiones pervenisse e Callaecia; ibi enim Camalus nomen frequentissimum est.

81 Tharsis, apud Guil. Rutherford Britannum, directorem aerifodinarum, tabella ex argilla facta, litteris gracilibus.



E. S. Dodgson misit m. Febr. a. 1894 a se descriptam; ectypum vel imaginem photographam obtinere nondum potui.

V. 3 videntur potius fuisse F · H · S · *e*; nam E.I potuit legi pro H. Quid v. 4 lateat non perspicio; nam vix cogitandum nec de [*in ho*]*c tu*[*mulo*] formula plerumque christiana nec de *et tu* vel similibus, quae a titulis hisce semibarbaris aliena sunt.

V. NERTOBRIGA p. 835.

E situ oppidi alicuius vetusti, quam *Valera la vieja* dicunt incolae, prope *Frejenal de la Sierra* — videbatur autem situs esse Nertobrigae

Baeturicae (cf. supra p. 125) — provenerunt tituli n. 972—978. Eos denuo investigavit Paulus Emmanuel Guijarro exceptis duobus, qui non comparuerunt (n. 973. 978), novosque addidit effossionibus institutis indidem prodeuntes quattuor cum fragmentis duobus (*bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 474 ss.). Qui probant, quod antea demonstrari nondum potuerat, situm illum re vera esse oppidi Concordiae Iuliae Nertobrigae. Ectypa misit Fita, quae contuli.

n. 972 *Frejenal de la Sierra*, adhuc in aedibus municipii, *en el primer rellano*, basis alta m. 0.40, lata 0.33. Guijarro *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 474.

974 Ibidem, a laeva tituli n. 972, alta m. 0.37, lata 0.43. Guijarro p. 474.

976 Ibidem, a laeva tituli n. 972, alta m. 0.21, lata 0.37. Guijarro p. 475. Excidit initio versus unus D M ....

977 Ibidem, lapis altus m. 0.28, latus 0.49, litteris optimis saeculi primi Guijarro p. 476.

82 *Valera la vieja*; basis parva, alta m. 0.20, lata 0.30, litteris elegantibus aetatis fere Hadrianae, altis m. 0.02.

GENIO · MVNIC*ipi*
C · I · NERTOBRIGAE
PALMAM·EX·ARGENT·I
OCTAVIA·MAXVM V*xor*
V · S · L · *m*

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 379.

Genio muni[cipi] C(oncordiae) I(uliae) Nertobrigae palmam ex argenti [p(ondo) . . .] Octavia Maxumi u[xor] v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)].

V. 2 in. C · I litterae quamvis evanidae tamen satis certo dispiciuntur. Nomina oppidi ex Plinio nota sunt. — 3 extr. hasta una tantum apparet: unde supplevi *p(ondo)*; sed potest excidisse numerus librarum. — 4 extr. I cum M coniuncta, item V litterae initium clare apparent in ectypo: unde suppleri nequit *Maxuma* vel *Maxumilla*.

Maxumus maritus fortasse iuxta uxoris aliud donum dederat, ut II 5228

83 *Valera la vieja*, tabula lapidea longa m. 0.55, alta 0.30, litteris similibus atque n. 82, altis m. 0.04.

C C I
*sac*ERDOTI · DIV*ae*
AVGVSTAE
*eu*TRAPELVS · LIBE*rtus*

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 380.

V. 1 nomen fuit muliebre velut [*Fla*]*cci*[*llae*]; de [*A*]*cci*[*tanae*] cogitaverat Fita, sed Acci in provincia Tarragonensi nimis longe distat a Nertobriga neque facile hoc loco originis indicationem expectamus.

3 *diva Augusta* potest fuisse sive Matidia sive Sabina.

---

84 (= 975) *Frejenal de la Sierra*, extat adhuc in ecclesia S. Annae, *en el ultimo peldaño de las gradas del altar mayor.*

MEMMIA · T · F · *avi*TA
L · ANTISTIO · SE*re*NO
VIRO · ET
L·ANTISTIO·AVITO·FILIO
AN · XXII · D · S · P · F · C
H · S · S · S · V · T · L

Descripsi ex ectypo a Fita misso. Guijarro *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 475.

Textus antea a me editus, quem Masdeu acceperat ab amico aliquo, inde suppletur et emendatur. V. 2 *Ser*[*enia*]*no* Fita proposuit; propter spatium praetuli formam breviorem.

---

85 *Valera la vieja*, fragmentum tabulae lapideae longum m. 0.33', altum 0.22, litteris vetustis aetatis sive liberae rei publicae sive Augustae ineuntis, altis versu 1 m. 0.70, versu 2 0.60, versu 3 0.50.

POLLIo
SVRIACVS
C · D · S · P

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui accepit a Paulo Emmanuele Guijarro et ed. *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 381.

Pollio patronus opus aliquod dedit, Suriacus sive servus sive libertus [*f*(*aciendum*)] *c*(*uravit*) *d*(*e*) *s*(*ua*) *p*(*ecunia*). V. 2 [*negotiator*] *Suriacus* proposuit Hirschfeld. Quod *Suriacus* litteris minoribus scriptum est, non puto eum et Pollionem aequo iure opus aliquod fecisse. V. 3 *d*(*e*) *s*(*ua*) *p*(*ecunia*) in fine positum sane insolens est; unde fortasse praeferendum *d*(*e*) *s*(*uo*) *p*(*osuit*). Sed *c* quod praecedit non facile suppletur; *ob honorem dec*(*urionatus*) proposuit Hirschfeld. Guijarro ad Asinium Pollionem rettulit, qui ulteriorem provinciam rexit a. 710/44; sed quamquam conveniunt litterarum formae vetustae, tamen cognomen Pollionis minime rarum est.

---

86 *Valera la vieja*, fragmentum longum m. 0.15, altum 0.045; litterae altae m. 0.035 videntur satis vetustae esse.

RETTT

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 382.

Non intellego quid subsit, nisi fuit *rei p(ublicae) I(uliae) [C(oncordiae) Nertobrigensis]*. De *[Luc]reti T[hrepti]* cogitavit Fita, minus probabiliter.

---

87 *Valera la vieja*, fragmentum rep. cum praecedentibus, scriptum litteris elegantibus.

AE
ɑ

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 382.

Non pertinebat ad titulum sacerdotis divae Augustae supra n. 83, nam litterarum formae et lapis differunt.

---

88 *Valera la vieja*, in angulo aedium Emmanuelis Ledesma (*calle de Bastimento n. 8*) in loco alto a solo m. 8, unde mensurae' lapidis non indicantur.

FRVCTVOSA
VIX · ANN · XII
H · S · E · S · T ·
T · L COSIAE
VERNACV

Fita *bol. de la Acad.* XXIV 1894 p. 28 ex ectypo misso a Paulo Emmanuele Guijarro, qui antea ediderat non plenam ibidem XXII 1893 p. 477. Ectypum non vidi.

Cosiae vernacu(la) verba postea addita sunt litteris minoribus, ut indicarent, puto, Fructuosam Cosiae alicuius vernaculam fuisse.

VI. OPPIDA BAETVRIAE VARIA p. 835.

n. 983 Infra n. 89. 984 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 47, 6 qui non vidit. 987 Fita p. 47, 7. 988 Fita p. 48, 8. Pro *Quaternus* et *Cincinatus* nominibus a Roderico Caro sine dubio aut male lectis aut omnino fictis Fita proposuit *Maternus* et *Cincianus* legendum esse. Nomina breviata ante cognomina *[Va]l(erius)* et *L(ucretius)* solvi posse adnotat. Scriptoris fides nuper comprobata est titulo illo supra n. 80 denuo detecto; tamen de hoc titulo nondum sublata est omnis fraudis suspicio. 989 *Salvatierra de los Barros*, leugas tres a *Jerez de los Caballeros* versus septentriones; extat in aedibus Francisci Perez. Supra inscriptum est *antigua lápida oscurecida en 1664 y hallada en esta casa en 1879*. Lapis altus est m. 2.90, latus 0.34, litterae altae m. 0.05, saeculi I exeuntis, ut Fitae visae sunt. V. 1 et 5 extr. ɑ **extat.** Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 74 ex ectypo ab Eligio **Mundi**

misso. 992. 993. 997. 1002. 1004 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 48, 9—13 item 1000. 1010 Fita ibid. p. 45, 1. 2 frustra quaesivit. 1012 Lapis extat, sed inscriptio paene tota periit. Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 74. 5354 Ara alta m. 0.64, lata 0.58 nuper translata est in museum urbis *Vich* Catalauniae. Imaginem pictam academiae Matritensi misit marchio *de Monsalud*, qui addidit de capite anaglypho propter rostri formas graves non sibi videri repraesentatum esse Silenum, sed potius genium fontis. Scilicet solebat Silenus pro fontis genio coli a Romanis. Unde repetivit Fita *bol de la Acad.* XXVIII 1896 p. 351. Ceterum accurate descripserat Guerra. 5355. 5356 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 56, 21. 22.

Ex itinerarii Antoniniani numeris Perceiana mansionem cadere in *Villafranca de los Barros*, Contributam in *Zafra* oppidum deduxit Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 51. Idem adnotat (p. 57 ss.) in *Villafranca* nuper conditum esse museum archaeologicum, quod continet vascula quaedam inscripta infra memoranda.

---

89 (= 983) Lapis adhuc extat in oppidulo *los Santos de Maimona*, in ecclesia; altus est m. 0.32, latus 0.94 et scriptus litteris saec. III non bonis, altis m. 0.04, evanidis ex parte.

C · VARINIO · FIDO · AED · $\overline{II}$ VIRO · FLA
MINALI · PROVINCIAE · BAETI
CAE · ANNORVM · LXX
VARINIA · FLACCINA · FILIA · C · F
FECIT

Descripsi ex ectypo a Faustino Merlin Aguilar misso Fitae, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 50, 14.

V. 1 pro vocabulis FIDO · AED · $\overline{II}$ VIRO, e quibus in ectypo ED · $\overline{II}$ vix distinguo, Morales reliquique editores dederunt inepte supplentes PIENTISSIMO VIRO. Nunc demum vera lectio prodit. De *viro flaminali* dubitavi in Indice p. 1132; *flaminalis* vocabulum pro flamine perpetuo in Hispaniis antea nondum repertum est. — V. 4 C · F est *clarissima femina*; nam fuit uxor Licinii Sereniani praesidis puto provinciae Baeticae II 1024. Licinium aliquem Serenianum Maximiano imperante legatum Cappadociae fuisse docent miliarii C. III S. 6932. 6945. 6946; ut adnotat Hirschfeldius.

VII. *BADAJOZ* p. 835.

n. 1016. 1019 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 154, 140. 141. In n. 1016 ut difficultatem solveret, quae inest in litteris tituli prioris *P. Cincio*

Pap(irio) Ruf(o) | *A · M · leg(ionis)* X, in quibus ego olim *AMmaia* patriam militis inesse conieci, RVF|*o M(iliti)* Kubitschekius scripsit minus probabiliter, Fita A litteram solam patriam indicare putavit *Aturnea* locum a Ravennate (p. 314, 9) ibi memoratum, ubi itinerarium Antoninianum mansionem *ad Adrum fluvium* ponit (p. 418, 2); unde nomen illud omnino corruptum esse apparet. Restat igitur in litteris A · M latere aut quod olim proposui patriam militis sive *Am(maiam)* sive aliam aut munus aliquod militare; fortasse A[*r*]M*orum*, ut in titulis Africanis. Nisi obstat aetas tituli satis vetusta ut videtur, i. e. Augusta. Interpretatio igitur omnino incerta.

VIII. *ALHANJE* p. 836.

n. 1024 Lapis extat ibi in thermis *de Santa Ana*, altus m. 0.67, latus 0.49, litteris saec. III exeuntis; ectypum habuit Fita. Dixi ad n. 89 Variniam Flaccinam filiam C. Varinii Fidi flaminalis provinciae Baeticae tituli n. 89 (= 983) uxorem fuisse Licinii Sereniani huius praesidis provinciae Baeticae — nam clarissimum virum munere non indicato praesidem esse puto —, quod iam perspexerat Morales, *bol. de la Acad.* XXV 1895 p. 50 et 129.

IX. VGVLTVNIACVM p. 836.

n. 1025. 1026. 1029 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 45, 3. 46, 4. 5 frustra indagavit. 1035 Fita ibid. p. 140, 117.

90 *Medina de las Torres*, prope aediculam S. Blasii, quae abest ab oppido versus septentriones et orientem tres quartas leugae, cippus, cuius mensurae non indicantur. Tabella inscripta alta est m. 0.6, lata 0.4.

D ❦ M ❦ S
L · IVNIVS · L · LIB · HEBENVS
AN · LXV · IIIIII · AVGVSTALIS
SIBI · ET · VXORI · VAL · RESTITVTAE
F · C · H · S · S · S · V · T · VALERIA · RES
TITVTA · AN · XL · H · S · E · S · T · T · L
T · R · PR · DICAS · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 318 acceptam a Faustino Merlin Aguilar.

Cf. n. 984; in seviri Augustalis titulo VIR omissum est, ut v. 3, etiam n. 1325 et alibi. V. 5 L ante VALERIA omissum errore aut lapicidae aut descriptoris.

X. REGINA p. 836.

n. 1036. 1037. 1038. 1039 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 137, 113. 138, 114. 115. 139, 116; tertiam vidit in museo oppidi *Badajoz*, reliquas frustra quaesivit.

XII. IPORCA p. 837.

n. 1046 Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 136, 112 frustra indagavit.

XVI. CANANA p. 837.

In Plinii codicibus oppidi nomen — nam alia eius testimonia non supersunt — ita scribitur *camana camania canian ciniana* (III 11); in titulo altero eorum, qui nomen vetustum exhibent (II 1074), Caro unicus testis oculatus, sed minime certus, CANAM legit, unde Plinii textum correxerunt editores. In altero Hispalensi (II 1182) testes vetusti et fide digni legerunt CANANIENSES, recte; nam a Canana aequo iure tam Cananensis quam Cananiensis formatur. In tituli novi n. 91 ectypo CANAN clare legitur; unde in posterum Plinius emendandus nomenque non Canama, sed Canana fuisse statuendum est.

91 *Alcolea del Rio* rep., sed ex *Villanueva* potest eo delata esse; servatur in museo Carmonensi, lapis altus m. 0.59, latus 0.34, litteris saec. III non bonis, altis m. 0.35.

*l. tit*ACIO · L · F · QVR · LVP*o*
HVIC · ORDO · MVN*ic. flavi*
CANAN · LOC · SEPVLT*urae*
FVNER · IMPENS*am*
STATVAM · PEDE*strem*
DE*crevi*T
L·TITACIVS · LVPV*s*
PATER · ET · CORNEL*ia*
SECVNDA · MAT*er*
H · V · I · R

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 131, 106 et supplevit.

Supplementa versus 1 et lateris dextri, quod corrosum est, paene omnia certa sunt. Parentes honorati *h(onore) u(si) i(mpensam) r(emiserunt)*.

XVIII. ITALICA p. 838.

Italicae nuper repertum esse fragmentum lapidis inscriptum ita C · LEP · IT idque significare 'C. Lepidus Italicensis' nescio unde adnotatum est *Boletin de la Sociedad arqueologica Luliana* VI 1895 p. 111. Nisi omnino ficta, certo male lecta est inscriptio fortasse non integra atque fortasse impressa in vasculo.

n. 5366. Sigillum Mithrae a me non visum, quod edidit Franciscus Caballero Infante, falsum esse, ut similia C. XI 44*. 298* Brambach C. I. Rh. p. 361 n. 23 et p. 362 n. 29, observavit qui de cultu Mithriaco doctissime scripsit Fr. Cumont Belga.

---

92 Ex vicinia Villafrancae (intellege Baeticam *de los Barros*) dicebatur provenisse, sed erit potius Italicensis. Hispali servabat Gago, qui accepit paulo ante obitum neque solebat originem monumentorum, quae accipiebat undique ex vicinia Hispalensi, diligenter adnotare; est lapis altus m. 0.45, latus 0.25.

D · M · S
TIB · CL
FESTI
ANN · XXIIII
LEG · VII
GEM · FEL

A. Engel *Rapport d'une Mission scientifique en Espagne* (Parisiis 1893) p. 35.

Tituli militum legionis VII frequentes sunt Italicae; hic qui videtur tribuendus esse saec. I exeunti vel ineunti II, fortasse antiquissimus eorum iudicandus.

XXV. NABRISSA p. 843.

93 *En las Cabezas de San Juan, en tierra del Cortijo de Alocáz, muy cerca de la villa*, rep. a. 1863.

. . . .
. . . .
*pe*DANIAE
PATRONAE
SOL*ter*S · ET
INGENVOS
LIBERTI
DANT

Eduardus Antonius Rodriguez *guia del viajero por el ferrocarril de Sevilla á Cadiz* (Sevilla 1864) p. 172 ita vv. non divisis: *Daniae patronae solites et*

ingenuos liberti dant. Unde repetivit Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 460 qui v. 3 DANAÆ, 5 SOLERS scripsit. Pro SOLLERS possis etiam de POLITES cogitare; sed praestat cognomen Latinum. Initio fuit fortasse *pro salute.* Videtur saeculi primi esse propter *Ingenuos* formam vetustam.

XXXI. LACILBVLA p. 846.

n. 5409. Ectypum ab amicis acceptum misit Berlanga, quod quamvis imperfectum tamen v. 3 extr. clare exhibet LACIL . . . . litteras, non LACIDVL . . . N, ut legerat Gago. Lacilbulae igitur nominis forma eadem atque II 1342 hic quoque videtur extitisse.

CONVENTVS ASTIGITANVS.

I. *ARCOS DE LA FRONTERA* p. 874.

Arcos de la Frontera, vetustum sane oppidum, quale nomen antiquum gesserit ignoramus; de Laelia vel Iptuci cogitatum est (v. II p. 847). Arcobriga utraque, provinciae Tarraconensis in via Emerita Caesaraugustam sita et Lusitanica, immerito a scriptoribus Hispanis huc relata est; nomen novicium ab arcubus aliquot Romanis ibi aliquando fortasse servatis deductum est.

94 *Arcos de la Frontera*, tabella marmorea rep. extra urbem in sepulcreto vetusto prope *la colada de Jaramin*; lata est m. 0.30, alta 0.20, scripta litteris saec. I elegantibus, altis m. 0.03, ex genere earum, quae calamo scriptarum sive pictarum similes sunt.

VICTORIAE SACRVM
C · AVIELIVS · C · F · PAP
PAELIGNVS · PRAEFEC
IVRE · DICENDO DE
SVO FECIT

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIV 1894 p. 21 ss. acceptum a Victorio Molina; de situ idem dixit *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 494.

V. 2 AVIELIVS in lapide clare legitur; nisi incisum imperfecte pro AVRELIVS gentile Paelignum est, quocum comparandum e propria Paelignorum regione *Avelia* C. IX 3171 vix diversum. Similiter formata sunt *Latuelius* X 8059 228 *Venelius* X 1334 5746; ab eadem radice provenit *Aviedius* IX 3386. *Avill* ... recentior frequens est.

IV. CARMO p. 848.

De effossionibus Carmone et Arvae (II p. 837) institutis rettulit Engel (*Rapport* p. 38 s., cf. supra p. 380); tituli novi inde non prodierunt.

n. 1389 In titulo hoc reperto in *Fuentes* vico prope Carmonem v. 3 pro TOLOCON · | LATRO quod traditum est cum olim TOLO · OCC · A (*occisus a latronibus*) propositum esset, nuper OBVCOL*ensi* coniecit Fita, quia Obucula itinerarii (p. 413, 2. 414, 3) quaeritur in *la Moncloa* vico et ipso prope sito. Sed quas Iosephus Velazquez vidit et descripsit inscriptiones solent descriptae esse accurate. In TOLOCON · inesse puto TOLOCO cognomen Ibericum et N, *annorum*, quod pertinet ad numerum annorum collocatum in versu inferiore et signo (X), quod etiam alibi ita adhibetur, relatum ad superiorem. *Latro* quod dicitur *C. Manlius Cn. f. Ser(gia) Toloco* sane offendit; quamqam latro in sermone vetustiore significat mercennarium. *Latro* aut nomen est eius qui titulum posuit, aut si *Tolocum* Manlii patria erat, huius cognomen.

5120 (p. XLII) V. 6—8 pro [*pontif(ici)*] *sacrorum publicorum municipalium*, quod supplevi, potius *flamini s. p. m.* scribendum esse censuit Krasseninnikow vir doctus Russus in dissertatione Russice scripta de sacerdotibus municipalibus Romanis utriusque sexus. Quod probavit Th. Zielinski in Philologo vol. L 1891 p. 763, qui tamen *municipalium* tolerari posse negat et pro MVNICIPALIVM corrigendum censet MVNICIP · ALB · VR. Nam quod v. 2. 3 traditur VIIVIR | MV · V · BIS, a me correctum in IIIIVIR · M · M, item putat significare *IIII vir m(unicipii) Al(bensis) U(rgavonensis)*. Ipse enim in titulo simili Urgavonensi n. 2105 pro MVNICIPALIVM vel MVNICIPAL, quod tradebatur, indicavi in lapide esse MVNICIP · ALB · VR. Tamen vix licebit magistratum et sacerdotem Urgavonensem transferre Carmonem, a qua Urgavo longe distat; neque adhuc intellego cur omnino dici non possint sacra publica municipii alicuius sacra publica municipalia, quod ille negat.

95—97 Carmone e necropoli suburbana, de qua dixi antea, tres tituli parvi prodierunt eiusdem fere generis atque iam noti (n. 5423—5429). Duo inter antiquiores, i. e. saec. I, numerandi.

95 in urna lapidea, litteris cursivis altis m. 0.035.

ATITTAII

Atittae. Nomen redit II 1087.

96 in urna simili eisdem ut *a* litteris

GALLAII
VIC · AN · I

Gallae, vic(sit) an(num) I (unum)

97 in lapide alto m. 0.14, lato 0.21, litteris quae pictis simillimae sunt, altis m. 0.025.

D · M
QVIETO · AN · XXIII
HVIC · SODALES
H · T · ARAM · P

huic sodales h(eredes) t(estamento) aram p(osuerunt)
Descripsi ex ectypis a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 132, 107—109.

XI. ASTIGI p. 869.

n. 1514. Iam est Malacae in museo Loring. Cf. infra p. 394.

98 Astigi, lapis altus m. 0.16, latus 0.24. Emeritae se vidisse a. 1893 Berlangae scripsit Franciscus Rodriguez Marin Ursonensis, errore aperto.

M · VIBIO · M · F
PAP · CAMPANO
C · MARCIVS · LINVS · ET
MAR*cia p* VSINNA

Descripsi ex ectypo, ex quo ed. Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 134, 111.

XII. IPAGRVM p. 870.

n. 5055 (p. 702). Berlanga misit imaginem photographam perspicuam m. Augusto a. 1894. Litterae sunt optimae aetatis Augustae, lectio certa. Foramina litterarum singula vel bina in mediis litteris sunt omnia exceptis B et R. V. 2 D littera in MEDICVS errore lapicidae primum H fuit; deinde correcta est. V. 3. FEC*it* olim perscriptum erat, nam angulus lapidis inferior interiit.

XIV. VCVBI p. 871.

99 *Espejo*; ubi inventa sit nescio, mensurae non indicantur.

IVLIA · G · L ·
MELAENA

Damasus Delgado Lopez Montillensis descriptam accepit a. 1879 a Iosepho Gracia mihique misit m. Maio a. 1892.

Videtur saec. I esse et C legendum pro G.

XV. IPSCA p. 871.

n. 1573 Supplementa mea et correctiones comprobata sunt ectypo (0.20 × 0.28), quod Antonius Pueyo, presbyter Cordubensis, misit Francisco Codera Matritensi.

Fita *bol. de la Acad.* XXIV 1894 p. 28. Ectypum nondum vidi.

1578 Iam est Malacae in museo Loring. Ectypum misit Berlanga; litterae sunt saec. II pictis similes. V. 3 clare legitur MASCELLIO. V. 4 MENS · III ·

XVII. IGABRVM p. 872.

1619 Iam est Malacae in museo Loring.

CONVENTVS GADITANVS.

I. GADES p. 873.

Gadibus quoque institutum est nuper museum archaeologicum provinciale cura P. Francisci de Asis Vera y Chilier et aliorum; in quod praeter sarcophagos Phoenicios aliaque monumenta minora inlatae sunt tabellae aliquot sepulcrales inscriptae parvae, quales ibi reperiuntur.

n. 1732 In museo.

1737 Extabat Chiclanae, in domo Christophori Parra, *calle de las Huertas*, iam in museo; cippus altus m. 1.28, latus 0.60, crassus 0.44.

Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 457 cui misit P. Franciscus Vera.

1757 Tabella alta m. 0.18, lata 0.11, a dextra parte imminuta; in museo. Fita *bol. de la Acad.* XX 1894 p. 142, 119.

1782 In museo.

1868 Fragmentum altum m. 0.12, latum 0.11; in museo.

1879 Fragmentum altum m. 0.14, latum 0.08, in museo. Legitur iam paullo plenius . . RTILLA · N . . . . | S · S · V . . . Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 142, 120.

1881 Iam est Malacae in museo Loring.

6285*d* In museo.

---

100 Gadibus rep. iuxta ecclesiam S. Iosephi, *extramuros de esta ciudad*, in museo; tabula alta et lata m. 0.18, inserta in lapidem altum m. 0.88, latum 0.50, crassum 0.18.

LIBERALIS
PVER · C · S
ANN · V
H · S · E · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 457 acceptam a Vera.

101 Gadibus, rep. in coemeterio Romano, tabella alta et lata m. 0.15; in museo.

SEX · MARCIVS
INVENTVS
H · S · E · S · T · T · L

Fita *bol. de la Acad.* XXIV 1894 p. 90 acceptam a Vera.

---

102 Gadibus, rep. *en la punta de la Vaca*(?) d. 10 m. Iun. a. 1892, tabella lata m. 0.15, alta 0.12; in museo. Litterae sunt saec. I.

L · M E M M I
VS · RVSTICVS
H · S · E · S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Vera misso. Fita *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 635 et iterum XXII 1893 p. 286.

L. M(ummius?) Rusticus aliquis in titulo Barcinonensi II 4579, quem memorat Fita, ab hoc L. Memmio Rustico Gaditano omnino diversus est.

X*a*. BAEGA (*Algámitas* prope *Olvera*).

103 Prope *Algámitas*, qui vicus est leugis paucis ab *Olvera* oppido versus septentriones situs in provincia Gaditana, rep. est lapis altus m. 0.92, latus et crassus 0.53, collocatus supra sepulcrum duplex e lapidibus quadratis factum, in quo iacebant cadavera duo cum supellectile sepulcrali solita nummorum vasculorum lucernarum; servatur *Algámitas* in aedibus incolae alicuius (*el tio Mirro*) postis loco ad ianuam externam adhibitus. Litterae sunt graciles saec. I exeuntis vel ineuntis II (cf. Exempla mea n. 425. 436).

Q · SEMPRONIO · SE
CVNDINO · BAEGEN
SI · SEMPRONIA · C · F
RVSTICA · MATER
T · P · I · SEMPRONIVS
SEMPRONIANVS · CEM
BRICINVS · P · E · H · P · C

Descripsi ex ectypo, quod misit Berlanga acceptum ab Emmanuele Garcia Sierra, archipresbytero Olverae.

Berlanga recte legit ita: *Q. Sempronio Secundino Baegensi Sempronia C. f. Rustica mater t(estamento) p(oni) i(ussit); Sempronius Sempronianus Cembricinus p(ater) e(ius) h(eres) p(onendum) c(uravit).*

V. 7 P · E · H litteras singulares insolitas Berlanga solvit ut supra scripsi; scilicet probabile est Sempron[illegible]dem Rusticae patrem, non maritum

fuisse ideoque ex testamento filiae nepoti monumentum posuisse; P · E · H, de quo cogitavit Hirschfeld, in ectypo non cernitur. Sane alia explicatio non suppetit.

Mulier Baegesis est in titulo Marchenae reperto II 1394, quem etiamsi Caro solus servavit recte descriptum esse iam apparet. Baega ubi sita fuerit cum ignoretur, iam prope *Algámitas* quaeremus; non procul ab *Olvera* repertus est II 1469, qui Ilipulam minorem nominat. Prorsus ignotum est Cembricum; a tali enim forma Cembricinus adiectivum similiter derivatur ut a Sagunto Saguntinus, cum Baegensis ad Baegam ducat, ut ab Olba Olbensis fiebat et similia. Etiam Cembricum in hac vicinia videtur quaerendum esse; nomen non habeo quocum comparem nisi cum vetusto populi Cempsorum ex Avieni ora maritima sola noti, quos in ora Baeticae meridionali olim habitasse inde discimus. *Vega* vocabulum Hispanum, quod non habent unde deducant linguarum Romanicarum periti, fortasse cum *Baega* oppidi nomine Iberico componendum est.

CONVENTVS CORDVBENSIS.

XV. EPORA p. 886.

n. 2159 Iam est Malacae in museo Loring.

XVIII. CORDVBA p. 886.

Quod supererat statuarum aliorumque artis Romanae operum, item inscriptionum musei, quod olim fuit Cordubae in palatio *de Villa Cevallos*, nuper emptu pervenit in museum Malacitanum marchionis *de Casa-Loring*. Ita denuo comparuerunt inscriptiones aliquot, quas infra indicavi, aliae iam leguntur melius; inedita est una n. 106. Ectypa et exempla submisit et lapides, inter quos etiam sunt aliquot ex locis vicinis eo delati, mea causa examinavit accuratissime Berlanga amicus spectatissimus et oculatissimus.

n. 2197. 2215. 2216. 2222 Iam Malacae in museo Loring.

2233 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Litterae sunt saec. I exeuntis pictis similes, altae m. 0.05 ad 0.03. V. 1 in. apparet in lapide esse ‿LVS, ... *llus*. Post G punctum non cernitur. V. 3—5 videntur paullo postea adiecti esse.

2241. 2248*a*. 2258 Ibidem.

2261 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Litterae sunt saec. II bonae, altae circiter m. 0.025. In lateribus securis sine manubrio et ascia.

2270. 2271. 2273. 2276. 2279. 2284 Ibidem.

2293 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Litterae quamquam evanidae sunt, tamen lectio mea confirmatur.

2295. 2296 Ibidem.

2297 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Herma operis elegantissimi, cui tamen caput deest; litterae optimae saec. II. Legendum *Nicei n(ostrae) Agilio ser(vus) d(onum) d(o)* sive *d(at)*.

2304 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Litterae sunt optimae saec. II, pictis similes. V. 2 clare legitur PRIXSILLA, v. 3 *a*NNOR...

2309. 2310. 2312. 2320 Ibidem.

2318 Ibidem; ectypum misit Berlanga. Litterae sunt optimae saec. I, pictis similes, altae m. 0.05. V. 1 VOLTIA\ legitur. Non igitur tribus Voltinia indicatur.

5054 Ibidem.

---

104 (= 2213). Lapide e muro evulso et Malacam in museum Loring translato pars antica apparuit, quae textum antiquum continet in postica repetitum tempore novicio. Litterae videntur esse saec. I fere exeuntis, altae a m. 0.06 ad 0.03.

/// P O S T V M I V S · A · F
p A P · A C I L I A N V S
*p*RAEF · COHORT · II · HI*sp* · *m*ILIAR
*eq*VIT · PR · IMP · ET · LEG · X*ii* · *f*VLM
p R O C · P R O V I N *ciae* · *ach* A I A E
P R O C
IDA IDD

Descripsi ex ectypo a Berlanga misso, qui lapidem cum cura examinavit.

V. 4 Iam apparet de praefecto imperatoris non esse dubitandum; quod nomen imperatoris adiectum non est, ad tempora Domitiani ducit. Ceterum notabile quod ita breviter coniunguntur munera praefecti imperatoris municipale et legionis militare.

V. 6 *proc(urator)* [*prov(inciae)* ....; sed nomen provinciae in lacuna periit. Procuratores provinciae Baeticae saeculo tantum secundo novimus (praef. p. LXXXVII).

V. 7 Apices litterarum exhibui, quales habet ectypum et in lapide dispexit Berlanga. Non intellego.

Ceterum observavit Berlanga titulum hunc necessario pro Cordubensi habendum esse — inde enim tantum eum asportare potuisse monachos monasterii S. Martini — non Astigitanum, ut Kubitschekius voluit propter tribum Papiriam, cum praefectus imperatoris secundum legem Salpensanam (c. XXIIII) non pareat normae datae praefectis pro duumviro ab ordine creatis.

---

105 (= 2248 *b*). Iam Malacae in museo Loring, litteris gracilibus saec. II non bonis, altis a m. 0.05 ad 0.025. Inscriptio anticae n. 2248 *a* est scripta litteris ... untis.

D · M · S
LALVA · AN
N · V · M · VII ·
APRODISIA · AN
VI · V · PINI · I · HS
S · T · T · L ·

Descripsi ex ectypo, quod misit Berlanga una cum exemplo.

Litterarum aliquot (V. 1 M, 2 C initio) formae rarae sunt, ut paene crediderim instauratas tempore recentiore. V. 2 in. littera nulla deest. V. 4. 5 AN|NI · V videtur male scriptum esse pro AN|N · IV; filiolae duae fuerunt quinquennis et quadriennis. In hoc versu praeterea formulae confusae; Berlanga interpretatur PIAII · H · S *piae hic sitae*; sed hasta una abundat. Voluit fortasse qui sculpsit dare PIAII · IN · S · H · E · S (H et E et S conexae). V. 5. 6 expectamus potius H · S · S et S · V · T · L.

---

106 Cordubae olim in museo Cevallos, ubi ego non videram, nunc Malacae in museo Loring; tabella marmorea litteris saec. II optimis, pictis similibus, altis m. 0.05.

IVNIA · GENICE · ANN S
XXVII · PIA · IN · SVIS
H · S · E · S · T · T · L

Descripsi ex ectypo a Berlanga misso.

XX. PEÑAFLOR p. 889.

n. 2334. 2336 Iam Malacae in museo Loring.

XXIII. IVLIPA p. 711.

n. 2362. 2363. Frustra indagavit Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 127, 103. 104.

---

106 *En Zalamea de la Serena.*

TONGILIA · T · F · MAXVMA · SCAEVINI
EMERITENSIS · ANNORVM · LX · SIBI · ET
L · GRANIO · L · F · PAP · SCAEVINO · VIRO
ANN · LXXXV · D · S · P · F · C · H · S · S · S · V · T · LEVIS

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 125, 102 acceptam a Petro Maria Plano Emeritensi.

Iulipam (v. II p. 326), si modo Scaevinus hic Iulipensis erat, non Emeritensis ut uxor, eidem Papiriae tribui adscriptam fuisse, cui Emerita, probabile est. De tribu adhuc nihil constabat, nam II 2362, in quo Galeria memoratur, hominis videtur esse aliunde orti.

III. TARRACONENSIS.

Quae ad Portugalliam septentrionalem pertinent regiones Callaeciae, Franciscus Martins Sarmento summa cum cura pervestigare pergit adiutus nuper ab amicis aliquot, Albano Bellino et P. Martino Capella; de quorum meritis dicetur infra. Reliquae provinciae vastae regiones per P. Fidelem Fita potissimum eiusque amicos inscriptionum Latinarum causa denuo exploratae sunt.

CONVENTVS BRACARAVGVSTANVS.

I. OPPIDA VARIA p. 891.

n. 2395. 2396 Titulos memorabiles in *Panoias* prope *Villa Real*, de quibus iam supra in Supplemento verba denuo feci, adhuc extare indicavit Iosephus Leite de Vasconcellos *Revista archeologica* II 1888 p. 50. 69 et *o Archeologo Português* I 1895 p. 38, qui locum visitare deque titulis accurate referre sibi proposuit.

---

107 (= 2399. Add. p. XLIV) *Moncorvo*, rep. a. 1845 chiliom. 5 ab oppido in situ dicto *mesquita* (ut saepe a vulgo appellantur fanorum parietinae), ara opere anaglypho rudi ornata, alta m. 1.5, lata infra 0.55.

IOVI
OPtMO
MAX
CVITATI
5 BANIENS
. . . IA
D

Sarmento misit descriptam accurate a. 1894, ectypum expectans; imago enim photographa, quam idem nuper misit, litteras indicat pictas esse tempore recenti satis imperite.

Gasco, qui solus ibi viderat saeculo XVI, ita dedit foede interpolatam *Iovi optimo et maximo potentissimo civitas Tranensis p.* V. 5 BANENS imago photographa, fortasse recte. V. 6. 7 in imagine photographa ita exhibentur ...L..LNIV | ....D; ita vero descripsit Soromenii amicus (p. XLIV) antequam picti sunt, puto, S · VE · BAS | .....D; *Su*[*l*](*picius*) *Bas*[*sus*] *d*(*at*)?

108. 109 *Villa Pouca d'Aguiar*, arae duae ex lapide arenario, litteris saeculi, ut videbantur, secundi.

108 I O M
VOT ·
MIL LEG
VII GEM
5 PVLLINVS///

109 I · O · M
MIL · CH
I GALLI
CAE · EQ ·
C · R · V · S
L · M

Sarmento misit accurate descriptas; ectypa nondum obtinuit.

108 V. 5 P caudam brevem habet, P, casu puto ortam. Unde *Pullinus*, non *Rullinus* legendum. In fine deest F vel P, *fecit* vel *posuit*.

Milites ibi legionis septimae et cohortis I Gallicae tetendisse novum est. Cohortem I Gallicam civium Romanorum equitatam in exercitu Hispano fuisse docuerunt tituli ad Pisoracam repertus II 2913 — nam ibi solvendum esse *G*(*allicae*), non *C*(*allaecorum*), iam apparet — et Saguntinus 3851. Notitia dignitatum tribunum cohortis primae Gallicae collocat Velleiae (Occ. XLII 32) in Cantabris; Veleia enim aliqua cum probabilitate quaeritur prope *Iruña*, quae est non procul a *Vitoria* oppido (II p. 397).

110 Prope *Guidoës* rep. a. 1893, ara ex lapide arenario, litteris curiose quidem incisis, sed formae sive cursivae sive barbarae.

EX7U
LIAIN
CALN
ASUS
5 MEbSI
EX7FA
NLXX

Descripsi ex imagine photographa a Sarmento missa, qui etiam ectypum gypseum, quod servat, accurate mea causa contulit.

V. 1 EX clare leguntur; quae sequitur littera redit v. 6 et ab I diversa est, puto Ↄ, *centuria*.

2 extr. IAI non potest IAI esse, cum A in hoc titulo nusquam careat linea transversa; est N male formata legendumque IN.

5 b litterae forma cursiva nota est.

6 extr. ʌ, A imperfecta est.

7 Duo X recto pede stant, + +.

Lego dubitanter: *ex ɔ (centuria) Ulia Inca; Lavasus Mebsi ex ɔ (centuria) Fa(bia?); an(norum) LXX.*

Incae septuagenario Lavasus posuit. *Mebdus* et *Meddus* redeunt 5556. 5580. 5509. Cum nomine altero confero *Lobesus Lovessius Lovatus* (MLI index p. 258). Centuria, nescio an territorii alicuius — nam agri divisiones aut gentilitates ita fortasse etiam in Hispania designabantur —, memoratur etiam II 6290. Cf. n. 126. 128.

II. CALDAS DE VIZELLA p. 891.

n. 5560 (= 4796). Capella *milliarios* (v. infra n. 205 ss.) p. 119 adscripsit secundum meum exemplum, quamquam non ignarus miliarium non esse.

5572 *a. b* Extant ibi, arulae parvae.

a

CAEN
CIEN
NYM
PHIS
EXVO
TO

b

DAB
NYM
PHIS
EX VO
TO

Sarmento examinavit cum cura et in inscriptione priore dedicantis nomina non esse *Caes . . Clem* affirmat, sed potius *Caen[i]rien(us)*. In altera v. 1 clare perspicitur DAB, i. e. *d(e)ab(us)*. H in utroque titulo hanc habet formam singularem ɔ-c.

---

111 (= 6291) *Pinhão.* Extat ibi, lapis grandis, litteris bonis.

DIIS · MANIBVS | *l* · ALFII · REBVRRI
QVIRINA · ASTVRIC | A · VETERANI
L · SVLPICIVS · RVF | VS · ET · L · FLA
VIVS · CLEMENS · EX | TESTAMENTO · F · C

Sarmento descripsit m. Nov. a. 1893.

V. 1 post MANIBVS spatium litterae singulari praenominis sufficit. Alfii nomen evanidum.

Litterae omnino videntur esse saec. I; quod A linea transversa caret, lapidis superficie aspera explicatur.

111a *Sª Mª da Ribeira, estação do Vesuvio* prope *Pinhão* (n. 111), in pariete ecclesiae, ara non magna.

TVTELAE
TIRIENSI
POMPEI CLITVS
CORINTHV
CALVINVS
EX VOTO

Sarmento misit m. Aprili a. 1895 acceptam ab amicis, ectypum obtinere nondum potuit. Vv. divisio incerta.

Tiria vel *Tirium* loci nomen ignotum ad vicum pagumve eius viciniae videtur pertinere.

---

112 *Villa Fria*, ad laevam Vizellae fluminis ripam, circiter leugam unam a *Caldas de Vizella*; ara litteris optime insculptis.

. . . . . .
. . . . . .
LANCIE
NSIS · TR
A Q̲V D A
NVS · H · S
E · BRAC
ARVS · PIL

Sarmento misit descriptam cum cura, sed ectypum nondum obtinuit.

V. 6 extr. PIL, non FIL, in lapide clare legi testatur idem. Aut patris nomen aut gentis ignotum.

Lancienses transcudani memorantur II 760. 5261.

---

113 *No lugar de Padrão, concelho de Lousada*, iam in museo Vimaranensi; litteris evanidis.

Q̲VINTIVS
SIB
ARRVNTIAE
H·S·E·S·T·T·L

Sarmento misit descriptam accurate et affirmat integram esse.

II *a*. CITANIA p. 896.

n. 5607 *a b*. Ex imaginibus photographicis ligno incisae exhibentur a Francisco Martins Sarmento *o Archeologo Português* I 1895 p. 145 ss.

a Utrum *niminid* legendum sit an *nimid* dubitat Sarmento; in *nimid* Hibernicum *nemed*, Celticum *nemetum* putat servatum esse, coniectura sane incerta. Litterae sunt magnae et satis clarae.

b Pro H · S imago photographa magis videtur exhibere F · S; *cosuneae* satis clare legitur.

Situs et indoles oppidi vetusti sive castelli duplici muro cincti prorsus convenit cum Citaniae; ut observavit Sarmento.

III. BRACARA AVGVSTA p. 900.

Titulos Bracarenses novos aliquot nuper protulit Albanus Bellino libro suo *inscripções romanas de Braga* (*ineditas*) Bracarae 1895 (pp. CXXXIII 8.) exemplis 150 tantum edito, scripto illo magna cum cura. Exempla titulorum ab eo editorum non omnia perfecta sunt; quorum ectypa adhuc desidero. De miliariis Bracarensibus quae P. Martino Capella debentur infra suo loco exponentur.

n. 2419 infra n. 115.
2435. 2448 Extant *na quinta do Avellar*. Bellino p. XXII. XXX qui vidit.
2449 Bellino denuo repperit et v. 5 legit THEODORO FILIO.

---

114 Bracarae, fragmentum, sub gradibus scalae lapideae ex adverso ecclesiae S. Vincentis.

IOVI
OLETV
LIND

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. VII. Ectypum nondum vidi, unde a supplendis vv. 2. 3 abstinui.

---

115 (= 2419). Extat ibidem, *no quintal do Idolo, do Sr. José Joaquim de Oliveira*, prope vias *do Raio* et *de S. Lazaro*, anaglyphum vivae rupi incisum iuxta fontem. Litterae tituli principalis, qui est supra a sinistra parte anaglyphi, profunde incisae neque inelegantes altae sunt m. 0.06. Dei nomen infra a dextra anaglyphi positum scriptum est litteris aliquanto maioribus, altis m. 0.08 ad 0.09. Titulus ab huius latere in basi fastigiata inscriptus litteras parvas habet, altas m. 0.04 ad 0.035, sed eiusdem atque reliquae aetatis. Nomen in eius basi ima repetitum aequat magnitudine litterarum titulum principalem.

*ce*LICVS · FRONTO
ARCOBRIGENSIS
AMBIMOGIDVS
FECIT

vir barbatus, togatus, stans, d. aliquid gerens cornu copiae simile

TONGOE
NABIAGO

folium
avicula *flos?*

CELCVS
FECIT *protome dei?*

FRONT //////

Descripsi ex ectypis, quae misit Ios. Leite de Vasconcellos, qui de titulo egit accurate in praelectione academica *o deus Bracarense Pongoenabiagus* ex ephemeride *Revista Lusitana* vol. III seorsum repetita (Olisipone 1894 pp. 9, 4.). Imaginem proposuit Albanus Bellino in fronte libri sui *inscr. rom. de Braga* (1895).

V. 1 Non *Caelicus*, ut in titulo n. 2420, sed *Celicus* in lapide fuisse spatium. docet et titulus arae fastigiatae, qui antea musco et foliis tectus nunc demum apparuit.

V. 5 In nomine dei litterae duae priores propter spatii angustias tam arte coniunctae sunt, ut prima non clare appareret utrum P an I an F an T sit; sed lapide denuo cum cura examinato Iosephus Leite affirmat certo T esse, unde nomen, quod ipse antea *Pongœnabiagus* esse crediderat, iam *Tongœnabiagus* fuisse putabimus. Atque comparari possunt *Tongius Tongetamus Tongobriga* nomina Callaeca ex eadem radice formata. Corrigitur ita quod antea dedi Argotium secutus — nam ipse nomen legere non potueram tectum calce et musco — *Roncoenathuacus* vel *Roncoenaetaecus*. Litterae reliquae satis clarae sunt. Post O finalem, paullo minorem illam litteris reliquis, quae in imagine Bellini cernitur I, non est fissura lapidis, sed novicia, ab imperito quodam addita; ut iudicat Leite.

V. 6 Supra fastigium arae lapidi insculptae extant sive ornamenta quaedam sive litterae confusae, quae Iosepho Leite antiquae esse visae non sunt.

Itaque legendum [*Ce*]*licus Fronto Arcobrigensis Ambimogidus fecit Tongœnabiago. Celicus fecit Front*[*o*].

Celicus rustice scribitur pro *Caelicus*; nam eiusdem sine dubio hominis nomen *Caelicus Fronto* scribitur in titulo a filio sive a nepote et pronepotibus posito n. 2419, cum fontem hunc ipsum nisi fallor 'renovarunt' saeculo fere primo exeunte. *Caelicus* videtur nomen gentile esse originis Lusitanae ut *Ammonicus Sammonicus* Africana, Iberica multa, ut *Caenicus Pagusicus* alia, quae composui MLI p. CXXI. Comparanda sunt *Caelius Clouti* et *Caelius Serani f.* II 2781. 5321 et *Caelioniga* II 5736, item **Caelobriga* II 416 et *Caelenicus* II 2568 nomina geographica, *aquae Celenae* itin. Anton. p. 432, 8; huius regionis omnia. Statua viri videtur Celici esse.

Arcobriga haec sive Lusitana sive Callaeca praeterea memoratur in titulo Cauriensi II 765; Arcobriga Celtiberiae (Plin. III 24 Itin. Anton. p. 437, 1 Ptolem. II 6, 57) prope Bilbilim diversa est. *Ambimogidus* gentis Callaecae alicuius nomen est, ut *Ambirodacus* II 4306, originis fortasse Celticae.

Tongoenabiagus dei nomen aliunde non notum ad fontem pertinere coniecit Leite propter *nabi* radicem quam continet; *Nebis* et *Navia* fluminum in regionibus illis nomina nota.

Quod *Celicus Fronto* is qui deo anaglyphum votivum posuit nomen suum iterum inscripsit arae, ideo fortasse fecit, ut demonstraret hanc quoque ad idem votum pertinere. Ceterum *fecit* utrumque magis de dedicante intellegendum quam de sculptore; nisi idem homo et vovit et fecit. Ars

anaglyphi barbara est; apparet in loco ipso, non in officina quadratarii, ad fontem ornandum sculptum esse.

---

116 Bracarae, rep. d. 28 m. Aug. a. 1884 in canali quodam aquaeductus (*entre os entulhos d'um cano d'esgoto*) iuxta ecclesiam S. Iohannis *do Souto*, ex adverso aedificii *da Direcção Geral das obras publicas do districto*, ara alta m. 64, lata 0.29. Ubi iam extet ignoratur.

FROVIDA
SACRVM
MATERNVS
FLACCI
EX VISV
V · S · L · M

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XLVII ex opusculo doctoris Pereira Caldus inserto ephemeridibus *a Alvorada, o Commercio do Minho, a Abelha.*

V. 1 Nisi nomen barbarum est, fuitne [*P*]*rovida*[*e*]? i. e. Fortunae providae, ut colebantur Fortuna obsequens et respiciens. Supra versa potest excidisse.

---

117 Bracarae rep. d. 27 m. Nov. a. 1891 *fronteiro ao palacete de Sr. Conde de S. Martinho*, tabula lapidea alta m. 1, lata 0.90; infra reperta est columna miliaria sine inscriptione.

PACIS ET QVIETIS
AVCTORI LIBERTATIS
RESTITVTORI ET VICTORI
HOSTIVM · D · N · FLAVIO
CONSTANTINO MAXIMO
PIO FELICI INVICTO AVG
ÆMILIVS MAXIMVSVC
. . . . MIDIVC/ I
. . . .

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. LVII; Capella *milliarios* (v. infra n. 205 ss.) p. 224 q. s.; Sarmento misit m. Febr. a. 1895 acceptam ab amicis cum imagine photographa imperfecta, e qua descripsi ut potui.

V. 7/8 . . M · DIVO ΛΛ . . . Capella; expectamus *v*(*ir*) *c*[*o*(*n*)*s*(*ularis*) *p*(*raeses*) *p*(*rovinciae*) *Callaeciae*] *d*[*e*]*vo*[*tus*] *n*(*umini*) *m*(*aiestati*)*que e*(*ius*) vel similia.

Nomen praesidis aliunde quantum scio ignotum; officium eisdem vocabulis indicatur [illegible] Asturicensi II 2635.

118 Bracarae, in curte palatioli Domini Ferdinandi Castiço.

ALBVRAC
ARISIFETCA
RISIVS CA
MALIF HSE

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XLVI; Sarmento misit ab amicis acceptam m. Febr. 1895.

Albura Carisi f. et Carisius Camali f. h. s. e. Nomina in regionibus illis non rara.

V. 4 ita, non H · S · S, in lapide est. H linea transversa caret.

---

119 Bracarae, *na quinta do Avelar, rua dos Pellames*; lapis anaglyphis variis ornatus.

rosa
BLOEN
A · CAM
ALI · F ·
VALAB
RICNSIS
H · S · E
CA . . . .

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. II; Sarmento misit m. Febr. a. 1895 acceptam ab amicis. Vidit etiam Leite.

V. 1 *Bloena* mulieris nomen iam habuimus n. 5654.

V. 5 E inter C et N deest neque inest in N littera.

V. 6 Leite solus vidit; *Ca[malus fecit?]*.

De Valabriga cf. II 5561.

---

120 Bracarae, *na Quinta do Avellar*; lapis cum ornamentis similibus atque ea quae habet n. 119.

rosa
ELICA
LTICI
EDVN
VN

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XXXIII; Sarmento misit descriptam ab amicis. V. 3 /DVN Bellino, qui supplet [*Cale*]*dun*[*ensis*]. Lege [*Ca*]*elica* [*Ce*]*ltici* [*Ba*]*edun*(*iensis*) *v*(*ixit*) [*a*]*n*(*nos*) . . . .

Baedunia Callaeciae oppidum notum ex Ptolemaeo II 6, 30; cf. *Bedoniesis* in tessera Olbensi II 4963.

121 Bracarae, no *Campo da Regeneração.*

IVNIA
M · L ·
VRBANA
H · S · E

Sarmento misit ab amicis acceptam m. Febr. a. 1895.

---

122 Bracarae, in curte palatioli Domini Fernando Castiço, cippus rudis, altus m. 0.88, latus 0.34, litteris rudibus saec. fortasse II.

MTERN*e*
PATERNEF
ILIECARISS
IMEETPIE
NTESSIM
VA'NXIXI
TEMECVM

ABORESC*it*
E SENECTAM
DESEPT///

Descripsi ex imagine photographa, quam misit Sarmento mense Februario a. 1895; Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XXVII. Vidit etiam Leite.

Initio nihil videtur deesse, nisi fortasse versus unus D · M.

V. 1 Utrum MA an M fuerit in lapide non liquet. In fine unius litterae E spatium.

V. 5 extremo fuit fortasse ME; nisi E est in versu sequente.

V. 6 V litterae pars dextra superior superest; E supra mutilam legit Leite. Quae post A cernitur hasta videtur significare N. Post XIX spatium unius litterae est, cuius umbram mihi videor dispicere in imagine photographa.

V. 8—10 in basi cippi inscripti sunt infra imminuta. V. 8 extremo duarum hastarum pedes video, v. 10 extremo spatium duarum litterarum. Bellino legit v. 8 ARBORESCENTE, quod non est in lapide. V. 10 DESERIT// Bellino in lapide et mihi in ectypo esse visum est; Leite dubitat. DECEPTAE in imagine photographa probabiliter legit Hirschfeld. Quod si verum est — sermone ad mulieres directo a muliere —, statuendum erit in fine nihil deesse.

V. 7 ss. itaque fortasse legendi [*i*]*te*, *mecum aborescite* (i. e. *abhorrescite*) *senectam*, *deseri*[*te vitam miseram laeti* vel similia], aut simpliciter *aborescite senectam deceptae*.

123 Bracarae, in curte palatioli Domini Ferdinandi Castiço.

D·M·S·
SVLLIÆ
MATERN
ANNOR/
LXXX

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XLI; Sarmento misit ab amicis acceptam m. Febr. a. 1895.

124 Bracarae, in curte palatioli Domini Ferdinandi Castiço.

D · M · S ·
V I B I A E
P L A C I D I
N A E ·
AN · XXXV

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XLIII; Sarmento misit ab amicis acceptam m. Febr. a. 1895.

125 Bracarae, *na Quinta do Avellar*, fragmenta duo non eiusdem lapidis.

a
ɑE
EF
\Aɑ
VVS
LXX
-E

b
C V I
N A
C A
V

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. XXXII.
D inversa videtur significare CI; ectypa desidero.

V. AQVAE FLAVIAE p. 702.

n. 2477 = 5616 Extat in medio ponte oppidi Aquarum positus in basi ex adverso tituli qui sequitur n. 2478, sed ab instauratore imperito renovatus et passim corruptus.

Capella *milliarios* (v. infra n. 205 ss.) p. 256 q. v.

2478 Extat in ponte oppidi Aquarum opposita titulo n. 2477, basis alta plus minus m. 2, litteris aperte renovatis.

Capella *milliarios* (v. infra n. 205 ss.) p. 120 q. v. et adnotat puncta omissa videri ab instauratore imperito. Numerus vero potestatis tribuniciae nunquam in lapide fuit, ut spatia docent.

VI. *BRAGANÇA* p. 903.

126. 127 (= 6289) Extant *na freguezia de Felgar, para os lados de Bragança.*

126 (= 6290) Cippus altus m. 0.93, latus 0.63, litteris saec. I magnis et profundis.

rosa
REBVRRVS
ARI · SEVRV
S · Ɔ NARELI
A · AN · LXII

127 Cippus similis.

CORAC
IA · VXOR
AN · LII

Descripsi ex imagine photographa, quam misit Sarmento.

Litterae omnes perspicuae, neque ulla deest. Opus cippi elegans non barbarum, utpote militis Romani quamvis peregrinae originis.

Reburrus Ari Seurus, Ɔ(*centuria*) *Narelia*, *an*(*norum*) *LXII*

126 V. 3 non puto *Severus* dare voluisse sculptorem, cum probabile non sit militem peregrinum duo habuisse cognomina Romana. Seurus gentis alicuius Callaecae nomen est, cuius meminerunt Plinius (IV 112 *Seurbi*) et Ptolemaeus (II 6, 27 Σεουρροί). Neque offendit quod *Seurus* scriptum est iuxta *Reburrus*. Centuria, quae militaris fuisse potest aut cohortis alicuius legionis septimae aut auxiliariae, quarum nomina non indicantur secundum usum antiquiorem, adiectivo gentilicio appellatur a centurionis nomine ducto. Tamen etiam de agri divisione aut gentilitate videtur cogitari posse; cf. n. 110. Narelius et ipsum nomen fortasse barbarum est in gentilicii Romani formam redactum.

Cum lapides duo una reperti sint, facile crediderim Coraciam Reburri uxorem fuisse.

CONVENTVS ASTVRVM.

I. ASTVRES AVGVSTANI p. 909.

n. 2628 (= 5649) Lapis altus m. 0.62, latus 0.52 adhuc Zamorae extat. Exemplum accurate depictum a rectore olim collegii militaris, quod Zamorae est, et numismatico insigni, *el Coronel Bazan*, misit Berlanga a. 1895. Dei nomen ita descripsit

d EO MENO
VIACO

Ad *Menumviacus* et *Mentiviacus* formas accedit igitur tertia *Menoviacus.* Quae vera sit nondum certo definire licet.

I*a*. ZOELAE p. 909.

128. 129. 130 *Aldea Nova, freguezia de Miranda do Douro.*

128		129		130	
128	ÆMILIO · BA	129	D M	130	D M
	ÆSO · SIGINI		LVCIO		NO . . . .
	FERO · ALAE · SA		PATERNO		AC . . . .
	BNINÆ · COGN		OVIT		
	ATIO DE · CEN				

Sarmento misit ab amicis variis male descriptas neque adhuc potuit ectypa obtinere e vico devio.

128 *Aemilio Balaeso signifero alae Sabinianae cognatio de cen[turia]. Balaesus* nomen redit n. 930. 5281. 5719, *Balesinus* 2471. *Siginifer* forma rustica orta est fortasse ex *imaginifer*. Cognati de centuria eius qui signum ferebat posuerunt. Quae cum ad alam referri non possit, eiusdem generis fuerit atque centuriae n. 110. 126.

129 et 130 in eodem lapide sunt. 129 V. 2. 3 ɪVGIO ᴾATEI alter amicorum Sarmenti. V. 4 lege [*eq*]*uit*[*i*].

Alam Sabinianam ad vallum Hadriani in Britannia tetendisse novimus (CIL VII 571) ibique mansit etiam postea (Notit. dign. occ. XL 37). In Hispania igitur putanda est fuisse ante Hadrianum.

131 *Castro Calvon* prope *la Bañeza* (*provincia de Leon*), cippus altus m. 0.30, diametri in basi m. 0.24, litteris non bonis, altis m. 0.045 ad 0.04, saeculi circiter I exeuntis.

term(inus) aug(ustalis)
*p*RATORVM C
OH IIII GALL IN
TER COH IIII G
5 ALL ET CIVITATE
M BIDVNIEN
sem

Descripsi ex ectypo a Fita misso, quod procuravit P. Ioh. Castrillon Legionensis; I. Alvarez de la Braña *la Ilustración nacional* XVI 1895 p. 142.

V. 1 certo suppletur e terminis similibus n. 2816. 5807.

Ex hoc titulo primum discimus in Hispania tetendisse cohortem IV sive Gallorum sive Gallicam. Videtur ea non diversa esse a IV Gallorum, quae sub Traiano in Moesia (dipl. XXII a. 105) et postea in Raetia fuit (dipl. XXIV a. 108), inde sub Hadriano translata est ad vallum Britannicum (C. VII 1001 X 4873 Notit. dign. occ. XL 41). Quodsi ita est, titulus hic certo tribuendus est saeculo primo; quocum convenit litteratura. Quae praeterea fuit fueruntve cohortes IV Gallorum (Ephem. V p. 172) huc non faciunt. De Baedunia sive Bedunia dixi ad n. 120; secundum itin. Anton. p. 439, 2 ab Asturica distabat m. p. XX, quod cadit circa *la Bañeza* oppi-

dum. Quae hic in lapide est *Bidunia* forma comparari potest cum *Caelenicus Cileni*, *Paesures Pisirus* iuxta usurpatis. Ceterum idem nomen servatum est alibi in Callaecia in *S. Maria de Bedoña*. Termini Augustales pratorum novimus adhuc in Hispania quartae tantum legionis (II 2916. 5807); videantur adnotata ad C. III S. 10489, ubi memoratur *territorium legionis*, et 13250, in quo adsunt *prata legionis et fines roboreti* alicuius.

---

132 *Santa Colomba de la Somoza*, qui est vicus ab Asturica Augusta versus meridiem et occidentem situs, rep. in praedio Immanuelae Crespo Carro; ubi servatur.

A L B I N *us*
A L B V R *i*
C I L I N V *s*
ANN · LXX
H·S·E·S·*t.t.l.*

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 149 acceptam ab amicis; idem supplevit. *Albura* mulieris nomen non infrequens in Lusitania, *Alburus* nondum comparuit. De Caelenis sive Cilenis Callaeciae v. C. II p. 354.

CONVENTVS CLVNIENSIS.

I. PALLANTIA p. 924.

Lapides Pallantinos, quos ego frustra indagaveram, per amicos descriptos accepit et edidit P. Fidelis Fita, additis aliquot ex eorundem amicorum schedis, maxime Mariani Carrera, qui iam non extant. Servantur nunc plerique in aedibus publicis (*las casas consistoriales*). Ectypa nondum vidi. Observanda est forma cupae, quam habent n. 5769. 5770; saeculi videntur plerique secundi.

n. 5760 Repertus in vico *Baños de Cerrato*, leugas unam et dimidiam ad meridiem a Pallantia. Lapide purgato apparuit v. 4 V · S. Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 64 e schedis Mariani Carrera.

5765 Infra n. 139.

5767 In aedibus publicis, altus m. 1.06, latus 0.32, litteris altis m. 0.04. Fita p. 69.

5768 Infra n. 136.

5769 Ibidem, altus m. 0.48, latus 0.45, forma dolii s. cupae (*forma tumular á baul*, *forma de cuppa*), litteris altis m. 0.04 ad 0.06. V. 3. 4 L · CASSIVS · | P · F · F · C. Fita p. 70.

5770 Ibidem, altus et latus m. 0.48, crassus 0.74, eiusdem atque n. 5769 formae, litteris altis m. 0.055. Fita p. 71.

133 Pallantiae in aedibus publicis, lapis altus m. 1.10, latus 0.29, litteris altis m. 0.04.

A.IC·E · ONNE
AN · XXII
A M M A
SALMIO
MATER ·

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 66 ex ectypo, quod misit Marianus Carrera.

V. 1 Cum *Alicia* comparandum *Alleicea* II 5241; *Onna* nomen mulieris fortasse extat II 5736, sed incertae est lectionis.

V. 4 pro SALMIO fortasse SALMIO *Salamio* in lapide est.

134 Pallantiae in aedibus publicis, lapis altus m. 0.96, latus 0.41, litteris altis m. 0.03.

D M
FELICVLÆ · N · L *s*
APRILIA · MATRI
PIENTISSIME

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 66 ex ectypo, quod misit Carrera.

135 Pallantiae servabat olim Marianus Carrera; interiit.

D M
F V S C O
*a*NN · XIIX
DAPATER
pat RI · PI
is SIM · F C

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 71, cui misit Simon descriptam e schedis Carrerae. Supplevi. V. 4 *D(ecimus) Ap(onius) Ater?* an *Dapater* ut *Dobiter* II 782.

136 (= 5768) Pallantiae in aedibus publicis, lapis altus m. 0.90, latus 0.29, litteris altis m. 0.03.

D M
C · L · QVARTINO
AN · XXV *s* LICINI
A · IVLIA · FRATRI · PIENTIS
SIMO · F · C

VOCONIAE
V · AN · XXV
VOCONIVS · PATER
F · C

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 69.

Inscriptio partis inferioris inedita mansit.

137 Pallantiae, rep. a. 1895 inter *vicos de Barrio nuevo* et *Gil de Fuentes*, cippus altus m. 0.79, latus 0.56, crassus 0.28, litteris saec. II altis m. 0.055.

C · MEMMIO
QVIR · ATTE
FI · AN · LXX
CATONIA
FLAVINA
PROAVO ·

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 62 ex ectypo misso a Francisco Simon Pallantino.

V. 2. 3 *Atte fi(lio)*; *Atta* sive *Atte* plerumque mulieris nomen in his regionibus non infrequens, hic videtur virum significare. Tribus ante patris nomen posita est contra usum Romanum; tamen non cogitaverim de *Attefis* cognomine, cum *f* absit a lingua Iberica.

---

138 Pallantiae servabat olim Marianus Carrera; interiit.

M N
M ON
I N XXX
APPIA BO
VITA MARTO

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 71, cui misit Simon descriptam e schedis Carrerae.

V. 1—3 fortasse *M(arci) N(umisii) Moni [a]n(norum) XXX*; N pro N.

4. 5 pro BOVITA fortasse in lapide fuit BOVTIA *Boutia*, quod est nomen non rarum.

---

139 (= 5765) Pallantiae in aedibus publicis, cippus altus m. 1.35, latus 0.57, litteris saec. II bonis, altis m. 0.06.

D M
LVC POM
PRIMO
INTERAMICO
AN LXXV
POMPEIA · AN
rINA · FILIA · F

in latere, litteris grandibus et vetustis

FV · DINI

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 67.

Quae in latere inscripta sunt, reliqua putat Fita e titulo antiquiore, fortasse *Fu(fii) Dini.* Interamicus, ut n. 5616 = 2477, sive Interamnicus, ut n. 2730, videtur pertinere ad Interamnium prope Pallantiam situm (itin. Ant. p. 448, 5. 453, 7).

140 Pallantiae in aedibus publicis, lapis altus m. 0.97, latus 0.48, litteris altis m. 0.04.

D M
S · FELICIO
ELECTRE
VXORI · PIEN
TISSIME · N · L · M · V
H · S · E · S//////D · I sic

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 66 ex ectypo, quod misit Carrera.

V. 6 extr. pertinet fortasse ad versum praecedentem, *d*(*iei*) *I* (*unius*). Post S exciderunt T · T · L ·

III *a*. SEGONTIA p. 927.

Quae a Segontia fuerunt viae Romanae Chinchillam versus circa *Cifuentes* et *Gargoles* (cf. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 347 ss.) et versus *Sacedon* variae, quamquam in itinerariis antiquis non descriptae, quibus locis reliquiae Romanae et inscriptiones quaerendae sint indicant. Recensuit eas breviter Franciscus Coello geographus clarus, quamquam non additis tabulis, quibus aegre caremus (*bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 437—441). Loca illa omnia paene ignota futuris investigationibus monstrare iuvat.

140 *a* *Los Villares*, qui est locus in valli quadam prope *Huerta Hernando* ad Tagum, leugas $1^1/_2$ a *Buenafuente*; arae pars superior.

TVRR · O
TESGI ·
MARCVS

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 175 acceptam a Ioh. Catalina García.

Legendum fortasse *Turr*[*i*]*o Tesgi Marcus* [*Lucius . . . posuerunt*] sive *Turr . . . . Otesgi.* Dei deaeve nomen ignotum; cf. *Turiacus* II 5503 et *Lares Turolici* n. 431. Nomen eius potest etiam fuisse *Turrotesgis.*

140 *b c d* *La Peña del Castillo* (i. e. rupes castri) ad Tagum, leugam dimidiam a *Buenafuente*, in sepulcreto Romano, fragmenta tria. *b* dicitur scriptum esse litteris optimis saec. I.

b	*c*	*d*
ANNI	GLO	EMA . . M . .
ARGA	EMILI	. . . . . .
NCIC	N XVIII	GOIN . . S . .
	S T	. . . .

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 175 s. accepta a Ioh. Catalina García.

b . . *Anni*[*us* . . *Uxama*] *Arga*[*ela* . . *La*]*ncic*[*um*] vel similia. De Uxama Argaela v. II p. 387. *c* et *d* non attigi.

V. CLVNIA p. 928.

141 Prope Cluniam, *en la haza de los Infantes*, prodiit fragmentum tabulae aeneae, in discum parvum diametri m. 0.045, crassum 0,007 resectae, pondo gr. 90; expositum erat Matriti a. 1892 in expositione historico-europaea, ubi servetur ignoro. Litterae actuariae saeculi visae sunt II exeuntis, non absimiles earum, quas acta Arvalium eius aetatis habent (in Exemplis meis n. 1014—1021).

B · K · M
GRACI · IVC
AEST · X · $\overline{III}$
ENVS · EXS · Ↄ · AS
B · K · SEX
RACI · IVC

Descripsi ex fragmento ipso a Fita officiose Matrito mihi misso et edidi *bol. de la Acad.* XXIV 1894 p. 178; ectypa legi omnino non potuerunt, cum cava litterarum aerugine expleta essent. Imaginem photographam obtinere non potui, neque illa plura monstraret.

Litterae leguntur omnes nullo negotio, quamquam I prior v. 2 et 6 ad P litterae formam accedit; Λ linea transversa caret. V. 3 observa denarii siglam X, non X, ex aere Vipascensi sola notam (II p. 793). V. 4 EXS, non EX · S distinguo; ultimum eius versus elementum utrum XI fuerit an N an ΛS dubitavi, sed hoc verum esse visum est. V. 5 in. E litterae vestigia exigua supersunt; potest etiam I fuisse. V. 6 SIX, non SEX, scriptum est; sed potest I pro E posita esse. V. 7 repetit quae v. 2 scripta sunt, ut v. 5 respondet v. 1.

Lectio satis certa, interpretatio, utpote fragmenti nimis exigui, incerta. Exempli causa legi et supplevi ita:

pro]b(atum?) k(alendis) M[ais s. Martiis anni illius
. . *Graci Iuc[undi* . . . .
aest(imatum) X (denarium) III (tria milia?) . .
. . . *enus exs Ↄ (centuria?) As[inia?* . . . .
pro]b(atum?) k(alendis) Sex[tilibus anni illius
. . *G]raci Iuc[undi* . . . .

Apparet particulam esse instrumenti alicuius ad fundos fortasse eorumque possessores pertinentis; sed cuius generis instrumentum fuerit divinando non assequor. Nam obligationes alimentariae similesque C. II 1174 VIII 1641 IX 1455 X 5056. 5853. 6328 XI 419. 1147 Bruns fontes[5] p. 285 ss. differunt. V. 1 et 5 [*a*]*b k(alendis)* pro *a kal.* minus probabile; probandi ab aestimandi negotium potest diversum fuisse. V. 1 et 5 extr. Si *ab kalendis* legimus, potest adiectum fuisse *usque ad* . . . . . si de locationibus agebatur; ut observavit Hirschfeld. *Sextilis* mensis nomen referendum ad

aetatem quae fuit ante a. 746/8 ante Chr.; sed potest eius mentio facta esse in instrumento multo recentiore. Tamen non negaverim de aetate litterarum fortasse aliter iudicandum atque supra feci. V. 4 nomen potest fuisse aut Romanum velut *Alfenus* et alia similia multa aut Hispanum velut *Catuenus Dovidenus* et similia (MLI p. CXXII).

VI. VXAMA p. 929.

Ad n. 2814 v. 3 extr. apparent apices litterarum V · S · L.

2816 extat in porta deversorii in platea publica, muro inserta infra ad humum.

2817 Babinet *bull. des antiq. de l'Ouest* II sér. t. IV 1886—1888 p. 24, cui dedit Drochon.

2823 litterae priores unius cuiusque versus consulto erasae sunt.

2825 v. 1 in. LETONDO, ad quod nomen cf. n. 145a, et vv. 5 et 6 extr. F clare leguntur, ut olim suspicatus sum.

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 260 observata a Narcisso Hergueta.

142 (= 2814) Extat adhuc in *San Esteban de Gormaz, en la esquina del curato de Nª Sª del Rivero*, lapis altus m. 0.36, latus 0.43, litteris saec. I optimis, altis v. 1 m. 0.09, vv. reliquis 0.065.

L · TRITALICVM
ATTONIS · FLA
VI · F · HERCVLI

Descripsi ex ectypo Fitae misso a Nicolao Rabal Soriensi; unde ille ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 270.

Suppletur lectio incerta, quam dedit Loperraez. *Tritalicum* genetivus gentem indicat, *L* nomen indicat dedicantis, *Attonis Flavi filii.* Propter titulos n. 2782 et infra n. 145 erit qui AIIONIS, non ATTONIS legere praeferat; sed T duae sunt perspicuae.

143 *San Esteban de Gormaz*, in atrio coenobii S. Dominici, lapis altus m. 0.31, latus 0.42, cuius superficies supra tota corrosa est; litterae altae sunt m. 0.045.

f u r i a e
s a b i n i a e
t r a n q u i l l i
n a e . a u g
5 CONIVGI · D · N
M · ANT · GORDI
ANI
PII · FEL · AVG
D D

Descripsi ex ectypo misso a Nicolao Rabal Fitae, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 267 et supplevit ad exemplum tituli II 4607.

144 *San Esteban de Gormaz*, rep. a. 1892 in fundamentis aedium Venturae Moreno, ubi servatur; lapis altus m. 0.50, latus 0.60, litteris saec. I ineuntis bonis, profunde incisis, altis m. 0.07.

M · MAGIO · M · F · GA///
ANTIQVO · PRAEF
COHOR · CIL · PRAEF · FAB
//////MIVS · MVRRIVS · VMBER
//RIB · MIL · LEG · IIII · SCYTHICAE
III · VIR · CAP · Q · PRO · PR
//EG · PRO · PR · AED · PLEBIS
CERIALIS · PR

Descripsi ex ectypis a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 129 cf. XXIII 1893 p. 270.

V. 1 Praenomen in ectypis plenum non legitur, extat hasta posterior sola; Fita in lapide M esse testatur. — In fine fuit GAL aut GA˪.

V. 4 Praenomen perscriptum in ectypis mutilum; apparent ante IVS vestigia M litterae clarae. Fita legit MIVS; requiritur praenomen Umbrum, nam *Umber*, quamvis pro cognomine collocatum, originem hominis potest indicare. Cum fuisse non possit nec *Marcus* nec *Manius* nec *Marius*, fuit fortasse *Mamius*; spatium litteras duas patitur. Quod num in Umbria in usu fuerit ignoro.

V. 5 et 7 in. certo supplentur.

M. Magio M. f. Ga[l.] Antiquo, praef(ecto) cohor(tis) Cil(icum), praef(ecto) fab(rum) [. . .]mius Murrius Umber trib(unus) mil(itum) leg(ionis) IIII Scythicae, III vir cap(italis), q(uaestor) pro pr(aetore), leg(atus) pro pr(aetore), aed(ilis) plebis Cerialis, pr(aetor).

Magius Antiquus ubi praefuerit cohorti Cilicum ignoro, cum hic primum nominetur; exercitus Hispani eam fuisse vix credo, nisi eo deducta est cum legionibus M. Antonii triumviri post pugnam Actiacam. Cohors Flavia Cilicum a. 83 in Aegypto tetendit (C. III dipl. LXXVIII). Praefectus fabrum potest fuisse Augusti in bello Cantabrico vel alicuius inter eius legatos, fortasse Murrii Umbri.

Mamius Murrius Umber, qui defuncto titulum posuit in oppido Hispano vel nativo vel ubi mortem obiit, si ordine perscripti sunt honores, post tribunatum legionis et vigintisexviratum quaestor pro praetore et legatus pro praetore fuit, postea demum aedilis et praetor; nisi forte qui titulum concepit quaestoris pro praetore munus male coniunxit propter vocabulorum similitudinem cum legati pro praetore; nam hoc post praeturam exspectamus.

Aediles plebis Ceriales a Caesare instituti noti sunt.

145 (= 2822) *San Esteban de Gormaz, en una esquina del curato de N^a S^a del Rivero,* lapis altus m. 0,45, latus 0.43; litteris saeculi I bonis, altis m. 0.05.

*c. calvisi*O
AIONIS · F · GAL
SABINO
DECVRIONES
DE · SVA · PECV
NIA · OB · PLVRV
MA · IN · REM · PV
BLICAM · MERITA

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 269.

Loperraez interpolaverat ex titulo Cluniensi eiusdem hominis n. 2782, ubi patris nomen ita scribitur AIIONIS.

Calvisium hunc Sabinum (cf. 2782) videri hominem illum praedivitem esse, de cuius eruditione compendiaria Seneca admodum lepide rettulit in epistulis (25, 5 ss.), observavit Hirschfeld. Creditur ille non diversus esse ab accusatore Agrippinae, e clientibus eius, cuius Tacitus meminit (ann. XIII 19. 21. 22 XIV 12); nescio an recte.

145a *San Esteban de Gormaz,* in gradibus atrii ecclesiae S. Mariae *del Rivero,* lapis altus m. 0.31, latus 0.42, litteris bonis.

rosae
D · M · S
L · VAL · SILONI
LETONDIQ
AN · L
VAL · PATERNA
FILIA · ET · L · VAL · A
SELLVS · PATRI · PO
SIERVNT · H · S · E · S · T · T · L

Ex ectypo misso per Narcissum Hergueta Petro Abad Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 259.

V. 3 *Letondiq(um)* gentis nomen derivatum a *Letondo,* quod legitur II 2825 secundum ea quae supra adnotavi.

146 *San Esteban de Gormaz*, in aedibus privatis (*calle real n. 21*) pro sedili ad ianuam positus lapis calcarius altus m. 0.26, latus 0.41, litteris rudibus saeculi ut videntur primi, altis m. 0.04, a dextra parte evanidis.

DOMITTIA · E///T
ELIA MATER · FI
LIO POSIVIT SVL
PICIO SIBIO/// /// ///

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 268.
V. 1 extr. ENT, 4 SI · ET////// Fita. V. 1. 2 fuit fortasse EVT|ELIA εὐτέλεια, nisi nomen peregrinum est. Duplex T in *Domittia* rusticitati tribuendum. In fine fuit *sibiq*[*ue*]; vix enim latere puto Sulpicii cognomen.

146a *San Esteban de Gormaz*, *calle de la Amargura*, *casa n. 6*, lapis admodum detritus.

D
VXA
PRD
RID
PI

Narcissus Hergueta misit Fitae a se descriptam, qui ed. *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 260.
V. 2 Uxamensem hic nominari consentaneum est.

VIa. TERMES p. 930.

147. 148 Prope Termes oppidum vetustum (Tarmes scribitur in titulo Emeritensi supra n. 23) repertae sunt a. 1893 paterae duae argenteae manubriatae, maior diametri m. 0.13, minor 0.095; illa ponderis est gr. 630, haec 300. In manubriis tituli punctim incisi sunt litteris saec. I optimis; vocabulum interpositum, sed eiusdem sine dubio aetatis atque reliqua, litteras minores habet non punctim incisas, sed scalpro caelatas. Tituli alterius litterae paullo minus eleganter incisae quam in priore; sed aetate aequales. Matriti servat vir excellentissimus Antonius Canovas del Castillo.

STENIONTE · DOCILICO
ANNIDIO
AN · GENTE · MONIMAM

COVGIO · VISCI
CO · MONIMAM

Descripsi ex imaginibus photographis a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 148.

[illegible] est certissima, interpretatio incerta; ANNIDIO postea videtur interpositum esse, ut AN explicaretur.

In titulo priore litterae A in AN pro linea transversa puncta interposita sunt, excepto *Annidio* vocabulo.

Stenionte Docilico ⟨*An*⟩ *Annidio gente monimam*

Cougio Viscico monimam

Docilico gentis nomen est iam notum (II 2816), eiusdemque sine dubio generis *Viscico*, quocum *Vita* comparavit *Viscunos* viri nomen (II 2809. 2810), utrumque ex eo indicationum numero, quae solent in huius regionis titulis poni genetivo plurali, pro *Docilico(m) Viscico(m)*. Itaque *gente* vocabulum, quod aliqua ratione abundat neque additur in titulo altero, coniungendum est necessario cum *Docilico* et *Annidio* vocabulis, non cum *monimam*. Ablativi *Stenionte* et *Cougio* quid significent incertum; pro deorum peregrinorum nominibus dativo positis non puto habendos esse, cum deorum Ibericorum nomina prorsus differant. Nec facile deorum nomina cum gentium coniungi potuerunt; praeterea desiderarentur nomina dedicantium, si Docilico et Viscico gentium indicationes sunt, ut dixi, non virorum nomina. *Stenion* et *Cougius* nomina hic primum comparent; cum nomina Iberica ab *st-* incipientia extent nulla — nam *s* impuram initio vocabulorum lingua illa paene constanter vitat —, fieri potest ut *Stenion* Graecum Σθενίων sit a σθένιος derivatum; quamquam nullum eius exemplum novi. *Annidio* gentem significat ut *Viscico*. Stenion Docilico gente Annidiorum fortasse indicat Steniontem Annidii alicuius Romani servum libertumve Hispanum. *Cougius* certo Celtibericum cum Κοουγιον Vaccaeorum oppido (Ptolem. II 6, 49 *Cougion* inde Ravennas p. 313, 6) componendum est; *ou* diphthongus frequens est in vocibus Celtibericis. Ablativi vetusta dicendi consuetudine etiam de personis usurpati significare possunt a Stenionte et Cougio vel per Steniontem et Cougium. Non magis perspicuum est quid *monimam* significet in utroque titulo usurpatum. Si deae nomen est, accusativum non intellegimus. De forma barbara pro monumento nemo cogitabit; neque paterae sacrae dici possunt monimenta. [illegible] vocabulum esse fortasse Ibericum pateram sacram [illegible] nomen, cui sacrae erant, deest, potest vel [illegible] templum puto [illegible], ubi colloca-[illegible] simplicissima, scilicet ut Do-[illegible] monimam sive [illegible]

[illegible] indicaret; [illegible] non [illegible] interpretatio, [illegible]

[illegible] quia [illegible] sunt.

VIII. AVGVSTOBRIGA p. 930.

149 Inter *Castilruiz* et *Añavieja* oppida provinciae *de Soria*, *partido de Agreda*, in via a *Matalebreros* ad *Añavieja*, pro termino est ara alta m. 0.50, lata 0.34, fortasse eo delata ex *Muro de Agreda* oppido, i. e. Augustobriga (II p. 390). Litterae sunt saec. I, altae m. 0.05.

M A R T I
C · PETRON
IVS · MTERN
VS · Q · F · MI
5 S S I C I V S
V · S · L · M

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 484 acceptum a Nicolao Rabal Soriensi per Eduardum Saavedra.

Nomen patris positum post cognomen v. 4 contra usum vulgarem et *missicius* vocabulum simplex adiectum non adiecto numero, in quo homo ille stipendia fecerat, cum aetate, quam indicat litterarum forma, et cum provincia conveniunt. Similiter Martialis missicium dixit patriam Ravennam petere (III 91, 1). Fita observavit eundem hominem fortasse nominari in titulo Augustobrigensi II 2848 imperfecte descripto; sed e nomine illius . . RONI . . tantum litterae supersunt.

IX. LARA p. 930.

Accedit *Quintanilla Somuño*.

Lara *de los Infantes* in oppido vetusto, quod nomen antiquum servavit fortasse non mutatum, olim extiterunt tituli complures, sepulcrales maximam partem et anaglyphis ornati rudibus, sed e Graecae Romanaeque artis exemplis derivatis. Interierunt omnes propter solitam incolarum ignorantiam paucis exceptis, qui e possessione Ferdinandi Alvarez viri excellentissimi, regii quondam gratiae et iustitiae ministri, civis Larensis, in museum archaeologicum Matritense translati sunt (II 2869 et 2876). Quattuor editi in Supplemento meo n. 5798—5800. 5803 servantur in museo Burgensi; tres novi Larae reperti et a Ferdinando Alvarez empti et ipsi in museum Matritense inlati sunt (n. 150. 153. 155). E schedis eiusdem Alvarez tres praeterea adiecit Fita, quos infra exhibeo. Probant hi nuper descripti frequens Larae fuisse genus illud titulorum sepulcralium, sed iidem denuo docent, quod olim exposui, male describendo pessum datos esse eos, qui iam non extant. Adscripsi propter nomenclaturam plerumque aut vetustam aut raram et propter anaglypha.

E vicinia Larae accessit titulus unus (n. 158), qui Paesicorum populi eius regionis memoriam aliquam servavit. In *Calatorno* Nertobrigam Celti-

bericam sitam fuisse opinatur qui has regiones exploravit Romualdus Moro *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 526; titulos vero inscriptos nondum invenit.

n. 5798 In museo Burgensi, Lara eo delatus ante a. 1870 teste Anselmo Salvá, archivario Burgensi; cippus altus m. 1, latus 0,78. Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 572.

5799 Indidem, cippus altus m. 1, latus 0.38. Fita p. 572.

5800 Indidem, cippus altus m. 1, latus 0.38. Fita p. 572.

5803 Ibidem; repertus in *San Pedro* prope Laram. Fita p. 531.

---

150 *Lara de los Infantes*, cippus supra fractus, altus m. 0.42, latus 0.36, litteris bonis, altis m. 0.025; in museo Matritensi.

ΛRCEΛ · TΛM
ΛVCΛ · MBΛTI
TERENTI · F ·
N · LXX · H · F · C

mulier sedens, d. speculum tenens, s. tendens versus mensam tripodem, in qua sunt urceus et corona

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 530.

V. 1 in. ARCEA clare legitur; alterum nomen tres quattuorve litteras initio habuit. Unde suppleri non potest AMAVCA cum Fita, quod ne in n. 181 quidem prorsus certum est; fuit fortasse TAMAVCA.

---

151 *Lara de los Infantes*, in vicinia, lapis solo infixus.

CALPVRN*i*
SATVRNIN*i*
SIMILIS · F
an. LXX

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 531 e schedis Ferdinandi Alvarez.

Potest etiam fuisse *Calpurni*[*ae*] *Saturnin*[*ae*].

---

152 *Lara de los Infantes*, in vicinia, cippus.

C O E M*e*
Æ · APON
IΛE · APON*i*
F · N · XXC

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1895 p. 531 e schedis Ferdinandi Alvarez.

Coemea nomen muliebre Ibericum in illis regionibus non infrequens est (II 2589. 2788. 2866. 2867 *Qemea* 5799 *Quemia* 6298).

153 *Lara de los Infantes*, lapis harenarius altus m. 0.44, latus 0.48, in museo Matritensi.

rosa	*rosa*
d · M	D · M
ƒELICIONI	ATHENAID
ÆMILIAE	I · AEMILIA
PATERNÆ	E · PATERNÆ
SERVO	NCILL · N
N · LV	LXXV · IPSA
ATHENA	SIBI · F · C

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 528. A littera caret linea transversa, praeterquam ubi cum N littera conectitur.

154 (= 2869) *Lara de los Infantes*, in vicinia rep., lapis cylindri vel cupae formam habens, diametri m. 0.46, litteris bonis, altis m. 0.03; servatur Matriti in museo.

eques hasta proiecta
dextrorsum procurrens
MADICENVVS
CALAETVS
AMBATI · F
N · LV
anaglyphum et titulum corona
laurea circulo cingit

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 527. Legebatur MADIAVVS | CALABIVS. Littera S bis inverse posita est.

155 *Lara de los Infantes*, lapis altus m. 0.54, latus 0.34, litteris bonis, altis m. 0.025; in museo Matritensi.

mulier sedens, d. speculum
tenens, s. tendens versus tripodem,
in quo sunt urceus et corona
OPTATILÆ · F
ESTÆ · CND
IDI · BÆBI · VE
RNACVLL
AE · N · XXVII

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 529. *Optatilae* et *vernacullae* in ectypo clare apparent; v. 5 indicatur numerus XXVII. Observa duplex vernaculae nomen et Baebii Candidi nomina inverse collocata.

156 *Lara de los Infantes*, ex vicinia.

PONEM
PRESOV
RNO · PE
C · F · NE
SECVNDV
H F C

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 532 ex schedis Ferdinandi Alvarez, cui exemplum missum est d. 5 m. Dec. a. 1867.

Fita correxit ita: [*D. M. S*]*empr*[*oni*]*o V*[*e*]*rano Pec*(*ori?*) *f*(*ilio*) *Ne*[*rius?*] *Secundu*(*s*) *h. f. c.*

V. 3. 4 fuit fortasse [*S*]*ec*(*undi*) *f.* In NE potest inesse patria defuncti. Sed interpretatio omnino incerta.

---

157 (= 2876) *Lara de los Infantes*, lapis altus m. 0.43, latus 0.32, litteris altis m. 0.035; in museo Matritensi.

mulier sedens, manum laevam
imponens capiti pueri stantis;
intra circulum

VA ////// RIO
. . . .
. . . .

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 528.

VALERIO olim legebant, fortasse recte; sed pars media versus exsiluit. Anaglyphum primus descripsit Fita.

---

158 *Quintanilla Somuño*, *prov. de Burgos* (castrum Munionis?), $3^1/_2$ *leguas de Burgos* inter fluvios *Arlanzón* et *Ausín*; arula, alta m. 0.20, lata 0.14; servat Marchio de Comillas.

N Y M P
P A E S I C
A·V·S·L·M

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 319 cui ectypa misit Romualdus Moro.

Paesicos Astures (Plin. III 28 IV 111 Ptolem. II 6, 5) hucusque pertinuisse vix crediderim; nomina a populo derivata reperiuntur in his regionibus *Paesicus* n. 2706 *Paesica* 2856.

XI. OPPIDA CIRCA *BVRGOS* SITA p. 932.

158a *Santibañez*, ad aediculum S. Caeciliae nuper restitutam prope oppidum, rep. in sedili lapideo, quod ibi erat, nunc basis altaris est; cippus magnus, litteris non bonis saec. fere II.

D M
L · SERTORI
Q PATERN
SERTORIA
SEPTVMI
NA · CONIV
GI PIENTISSI
MO AN LX PO
SVIT ET SIBI
AN XL

Ectypum acceptum a Rev. P. Domino Guépin, abbate coenobii S. Dominici *de Silos* prope *Burgos*, misit Petrus Paris professor Burdigalensis; unde descripsi.

Sertorii a duce claro nomen fortasse derivantes non rari sunt in Hispaniis.

XII. CANTABRI ET VARDVLLI.

In colli *Monte Cildad* dicto prope *Aguilar de Campó* circa fluvium Pisoracam, ubi prodierunt tituli n. 6296—6340*a*, rep. sunt a. 1892 praeter sepulcrales tres ex parte lectu difficiles tituli hi paullo melius conservati.

159 Ara alta m. 1, lata 0.45, litteris saec. I exeuntis IIve ineuntis non bonis, altis m. 0.04.

CABVNÆGNO
//ODI RbIA
//\ · PRO · SALVT
RNTON · S//////
OLECENSIVM
L · M · S

Descripsi ex ectypo imperfecto a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 538, 19 acceptum a Romualdo Moro.

V. 1 in. C in ectypo vix apparet; reliquae litterae certae sunt.

2 in. desunt litterae duae et in spatio corroso inter I et R minimum quattuor, in fine nulla.

3 in. A vel M litterae hasta dextra cum puncto clare apparet, in fine † vel Ė videtur fuisse.

4 in. nulla littera deest.

Cabuniaegino [*Cl*]*odi*[*a* . .]*ridia*[*n*]*a pro salut*[*e*] *Rantoni s*[(*ervae*) *r*(*ei*) *p*(*ublicae*)?] *Olecensium l*(*ibens*) *m*(*erito*) *s*(*olvit*).

Cabuniaeginus deus, comparandus ille cum Adaegina, et res publica(?) Olecensium hic primum comparent; Olecam in vicina *Val de Olea* fortasse superesse adnotavit Fita. Nomina in *-ridius*, *-ridianus* rara sunt; cogitari potest de [*Me*]*ridiana* aut derivatis a *Curidia Viridia*; [*Neb*]*ridia* coniecit Fita. *Ranto* mulieris nomen extat II 2825; *Arantoni* coniecit Fita. Ranto si viri nomen est, quod fieri sane potuit, potius *stationarium* indicari coniecit Hirschfeld; nam servus servave antepositum r. p. vocabulis sane minus solitum. Sed etiam stationarii indicatio, qui nomen unum peregrinum gereret, admodum incerta.

160 In *Monte Cildad* rep. a. 1892, ara alta m. 0.26, lata 0.46, litteris saeculi fere secundi malis, altis m. 0.03.

/MATRI · DEVM
/C · LICINIVS · CIS*s*
VS · TEMPLVM ·
*e*X VOTO // // M ·

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 539, 20 et supplevit.

V. 2 extr. addidi *s* litteram, ut cognomen Graecum notum evaderet. Sed potest etiam fuisse *Cisus* peregrinum.

161 In *Monte Cildad* rep. a. 1892, servat marchio de Comillas; cippus altus m. 0.50, latus 0.45 anaglyphis variis ornatus; infra integer. Litterae sunt rudes et admodum evanidae, altae circ. m. 0.04.

rosa flos
卐 卐
eques
dextrorsum

D M
AEMILI · TAMIMO

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 537, 17 cum imagine ligno incisa.

Legendum *D*(*is*) *M*(*anibus*) *Aemili Tamimo*(*nis*).

Quod Fita legit *Tami mo*(*numentum*), quamquam *monumentum* interdum sic breviatur insolenter, minus probabile est.

162 In *Monte Cildad* rep. a. 1892, tabula lapidea alta m. 0.50, lata 0.38, scripturae interpositae sunt lineae; litterae saec. fere II altae sunt m. 0.03.

D · M · S
B*ae*BIAE · PLAVTINAE
*ux*ORI · PIAENTISS
imae ANNOR . . . XX
. . . .

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 540, 21 et supplevit.

Piaentissima ut *Naerva* et similia pronuntiationem productam indicat.

163 In *Monte Cildad* rep. a. 1892, cippus altus m. 0.50, latus 0.38, litteris rudibus saec. II, altis m. 0.03.

rosae
duae
D M
E G O M E S
S O R I N A M
MARITO M SEG
5 ET VICTORI

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 540, 20.

Lectio satis certa est: *d(is) M(anibus), ego Messorina m(onumentum?) marito m(eo?) Seget(io) Victori.*

164 In *Monte Cildad* rep. a. 1892, cippus rudis, altus m. 0.44, latus 0.34.

eques
dextrorsum
D M

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 538, 18.

165 *Logroño*, rep. *en el Rasillo de Cameros, en la tapia de una huerta perteneciente á D. Juan de la Calle*; servatur in bibliotheca provinciali, arula alta m. 0.36, lata 0.12.

I · O · M
VA · CRE
ARA · P
V · S · L · M

Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 367 cui misit Antonius Torres bibliothecarius Logroniensis; Fita solvit ita:

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Va(lerius) Cre(scens) ara p(osita) — vel *ara(m) p(osuit)* — *v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*

E *Logroño* urbe inscriptiones genuinae nondum prodierunt (cf. falsae n. 245*—248*); neque constat cui oppido vetusto haec tribuenda sit.

XII. OPPIDA VARIA CIRCA *BVRGOS* p. 932.

n. 5809. Similiter exhibent — v. 4 extr. pro AC habent AS — Guerra et Hinojosa *historia de España desde la invasión de los pueblos germanicos* (Matriti 1891) p. 317.

XIII. IRVÑA p. 934.

167 *Marañon*, in valle *de Aguilar* (*prov. de Navarra*), in pariete coemeterii, lapis altus m. 1, latus 0.66; litteris altis m. 0.05, saec. fortasse II.

D *luna* M
M · CAE · FLAVI
NO · N · LX · ET ·
M · CAE · FLAVO
N · XXXV · DOITE
NA · AMBATI · CEL
TI · F · SOC · ET · ME
RITO · F · C
luna

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 46 ex ectypo ab amicis misso.

D. m. Ma(rco) Cae(lio) Flavino an(norum) LX et Ma(rco) Cae(lio) Flavo an(norum) XXXV Doitena Ambati Celti f(ilia) soc(ero) et marito f(aciundum) c(uravit)

V. 4 *Doitena* infra n. 172 est *Doidena*. Cf. *Dovide* II 5714 *Dovidena* 5744. 6299 et *Dobiter* 782 *Doiderus* 5708. 5711. 5720 *Doviderus* 5738.

Doitena vix potest fuisse Ambati alicuius uxor, Celti filia, cum Caelium alterum maritum appellet. Unde Ambatus Celtus pater eius altero nomine fortasse indicat originem Celticam. Ambatus Celticum esse vocabulum notum est. Celtus pro Celta similiter ut Κελταί et Κελτοί iuxta adhibita apud scriptores Graecos non offendit.

---

168 *Luzcando*, qui est vicus desertus iurisdictionis olim *de Acilu* in germanitate de *Icuraiz*, collocatus in tractu viae Romanae inter Deobrigam (*Puentelarrá*) et *el Boquete de la Borunda*, leugas quattuor ad meridiem a *Vitoria*, unam a *Salvatierra* oppidis, in domo quae fuit parochi, in

fenestra meridiem versus sita, lapis calcarius anaglyphis ornatus, altus m. 1, latus 0.66.

D M
M · SEMP ·
FVS · CO
OCV · LA
5 TI · F · N · LV
FVSCINV
FR · M · S · F
H · S · E

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 52 q. v.

V. 3—5 est *M. Semp(ronio) Fusco Oculati f(ilio)*; nam interdum patris nomen post cognomen ponitur.

V. 7. 8 *fr(atri) m(erenti) s(ibique) f(ecit)* supplevit Baraibar, qui supra F litteram minorem aliquam indicat incertam. Fuitne potius *fr(ater) m(onumentum) s(ua) [p(ecunia)] f(ecit)?* Ut littera illa incerta superposita P fuerit.

---

169 *Luzcando*, in pariete septentrionali domus parochi, lapis harenarius latus m. 0.38, altus 0.19.

LERIA SENToNI CoN
SVo CARISSIMO
ORVM XXV ET
F C

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 53 q. v. et supplevit ita probabiliter:

[*Va*]*leria Sentoni con*[*iugi*] *suo carissimo* [*ann*]*orum XXV et* [*sibi*] *f. c.*

---

170 *Luzcando*, fragmenta duo diversa in pariete ecclesiae quae fuit,

a altum m. 0.41, latum 0.18 *b* altum m. 0.47, latum 0.17

a: *figura hominis*
D

b: N · XXX H E
SIT T *t. l.*

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 53 q. v.

171 *San Martin de Galburin*, in comitatu *de Treviño* (*prov. de Burgos*), rep. in parietinis aediculae vetustae, quae fuerunt in loco dicto *Sierrita*, ad occidentem oppidi; servatur in pariete occidentali domus parochi, lapis harenarius altus m. 0.80, latus 0.35.

D M
protomae duae
M · ANTO
VS · FVS
N LX E
AV R E L
P AN

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 51 ex lapide ipso et ex ectypis, qui supplevit ita

D. m. M. Anto[*ni*]*us Fus*[*cus*] *an*(*norum*) *LX e*[*t*] *Aurel*(*ia*) *p*(*ia?*) *an*(*no-rum*) [. . . . . . *h. s. s.*]

Supplementa v. 5. 6 incerta sunt.

172 *Pancorbo* (*prov. de Burgos*), olim in suburbio *de Santiago*, in fenestra ludi puellarum; periit.

AMBATAE · PLNDIDAE
DOMITIA · DOIDENA ·
ET · DOMITIVS · REBVR
RVS · MATRI ·

F. Baraibar *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 49 e schedis Laurentii de Prestamero.

De *Doidena* nomine v. n. 167; Ambati et Ambatae nomina tam sunt frequentia, ut de parentela huius Doidenae cum Doitena Ambati f. tituli n. 167 vix cogitari possit. *Plandica*, fortasse *Plandida*, est Larae n. 2860.

XIII*a*. OEARSO (*Oyarzun*).

Primum hoc monumentum epigraphicum prodit ex oppido vetusto, cuius nomen oppidum hodiernum *Oyarzun* servavit, Vasconum olim urbe primaria, Οἰασσώ Strabonis III 4, 10 et Ptolemaei II 6, 10, Oearso Plinii III 29 IV 110.

173 Prope *Oyarzun*, circa aediculam vetustam *del Santo Cristo de Andrea-Erréguia*, nunc mutatam in villam rusticam, a dextra viae ad *Irun* et ad radices collis *Gurutze* montisque *Arcale*, ubi dicuntur vestigia esse castelli Romani, rep. ad sepulcrum, ut credunt, antiquum, in quo arma

aerea, fragmenta vasculorum ex argilla, nummi aliquot Augusti argentei iacebant. Cippus magnus e lapide calcario (mensurae non indicantur), litteris paene evanidis.

protome
viri
equus sinistror-
sum gradiens

Æ B E L T E S O
. . S C I O . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . LE

Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 485 ss. cum imagine phototypica accepta a Petro Emmanuele de Soraluce et Antonio Arzac, in qua anaglypha aegre, litterae vix ullae distinguuntur. Lectio igitur fide virorum eorum stat, qui lapidem viderunt Fitaeque descripserunt. Qui quod protomen mulieris esse putabant, equo adiecto refutantur; imago lineas tantum externas exhibet.

Titulum Fita ita supplevit *Aebelteso* [*A*]*usci O*[*earsonensis* . . . . . . *h. s. e. s. t. t. le*[*vis*].

Verum est extitisse nomina mulierum Iberica in *-o* et *-on* terminata non pauca, ut *Anderexso Ranto Magalio* alia, sed non minus frequentia virorum in *-o* sunt, ut *Edesco Corentispo Iguaso Lesso Saraucio*; utraque composui MLI p. CXXV. In titulo regionis eiusdem nominatur *M. Porcius* quidam *Ausci f*(*ilius*) *Quir*(*ina*) *Tonius* C. II 5813; atque fieri potest, ut Ausciorum vicinae Aquitaniae populi nomen hominis illius proprium fuerit. Sed apparet supplementa plane incerta esse. *Aebelteso* defuncti nomen potest recte lectum esse.

CONVENTVS CAESARAVGVSTANVS.

V. TVRIASO p. 937.

174 (= 2985) Turiasone adhuc extat in palatio episcopi in muro ad horti introitum, m. 1 a solo.

M · MARIVS · FIDVS
H · S · E · S · T · T · L
M · MARIVS · FAVST
VS · FRATER · FECIT · SI
BI · ET · SVIS

Fita *bol. de la Acad.* XXII 1893 p. 112 ex ectypo misso a Gerardo Mullé de la Cerda, unde exemplum Mendezii emendatur.

VII. OSCA p. 938.

n. 3002 translata est a. 1895 Oscam in museum archaeologicum provinciale nuper ibi conditum.

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 316.

VIII. LABITOLOSA p. 938.

175 (= 5840) Extat in sacristia monasterii *Obarra* (Labitolosa), ad flumen *Isábena* (*Calvera*, *prov. de Huesca*, *partido de Benabarre*), lapis altus m. 0.42, latus 0.56, litteris saec. I exeuntis optimis, altis a m. 0.06 ad 0.025.

P · AVRELIVS
TEMPESTIVOS
AVRELIO · TANNE
PAESERI · PATRI
ET · ASTERDVMARI · MATRI
HER · D · S · P · F · C

Ioachim Costa *Revista critica* I 1895 p. 89 ex ectypo misso a Iosepho Zuzaya; idem misit ectypum, unde corriguntur falsa versuum dispositio et v. 5, ubi schedae Eman. Abad y Lasierra, unde ediderat Fita, male exhibent v. 5 ASTERDV MATRI.

***Asterdumaris* nomen Ibericum mulieris tam novum quam patris *Tannepaeseris*.**

176 *Sopeira*, *Aragón*, ubi castrum Romanum fuisse locus ipse eminens et utrimque tutus indicat, in praedio *Rafelo*, *pago de San Ginés*, chiliom. 1 pl. m. ab oppido, lapis, cuius facies alta est m. 0.86, lata 0.34.

Q · CAECILIO
L · F · QVIR
CAMPANO
C · ANNIVS
ANNIANVS · ET
L · CAECILIVS
MATVRVS

Ioachim Costa *bolet. de la institucion libre de enseñanza* XVIII 1894 p. 308 s. acceptam a Iosepho Franzino et Andrea Marsol.

XI. BILBILIS p. 941.

177 Bilbili (*la meseta de Bambola* prope *Calatayud*), fragmenta tria lamminae aeneae, ut videntur, unius, crassae m. 0.005; litterae sunt saec. I exeuntis vel ineuntis II, altae m. 0.008.



Descripsi fragmenta ipsa una cum ectypis a Fita missa, qui ed. *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 520 cum additamentis meis ib. XXIV 1894 p. 177.

a margo laevus ex parte superest; litterae perspicuae omnes. V. 4 LIA fuisse videntur.

b C. Asini vel *Rasini* . ., *L. Atili* . ., *mag(istri?)*


c litterae paene evanidae, . . *age* . . .

Cuius generis instrumentum fuerit e fragmentis miseris non eruitur.

X*a*. *FRAGA*.

178 Prope Fragam Aragoniae in loco sive oppidi sive sepulcreti vetusti dicto *el Pilaret de Santa Quiteria* sive *Miralrio*, inter 3 et 5 chiliometrum viae Fraga Alcoleam in sinistra Cincae ripa in praedio Francisci Villanova effossionibus institutis a Doctore Iosepho Salarrullana a. 1894 ineunte rep. est cippus cum fastigio triangulato, altus m. 0.78 — iam brevior factus propter pondus ut sit 0.58 tantum —, latus 0.33, litteris Ibericis elegantissimis et profunde incisis, altis m. 0.04. Servat Fragae Salarrullana.

rosa



Descripsi ex ectypo optimo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 274 s. acceptam a Salarrullana.

Fita interpretatus est secundum leges a me in MLI propositas, paucis exceptis quae non probo.

V. 1 elementum septimum, item v. 3 el. ultimum ◇ utrum *o* sit an *r*, dubitari potest, cum iuxta ᐊ usurpetur ter nec facile utraque forma reperiatur in eisdem inscriptionibus, exceptis nummis n. 22 et 30*b* (MLI p. XLI cf. p. LXVII s.). Si *o* est, ut puto, tum etiam in inscriptione MLI n. XVIII ΛΛΛΜ<ᕫΛΧ◇ legendum est *celdo*, non *celdr*, quod vocabulum hic redit v. 3.

V. 5 el. ultimum V, quod clare apparet, nisi < est ut MLI n. XXXV v. 3 in., potest pro Y positum esse. Puncta bis (v. 2 et 5) simplicia, bis (v. 3. 4) duplicia ponuntur.

Itaque lego

alhoildu|i . qlašiis | erein . cldo | ercerui . aue | thicehen . erc|i

In fine vv. 2—4 num vocabula terminentur incertum; v. 1 et 5 quae sequitur *i* littera ad vocabulum versus praecedentis videtur pertinere.

V. 2 cum ᛟΛᐁΜ *qlaš* Fita comparavit ϟᚪΜ *slš* MLI n. V; vix probabiliter.

3 extr. <ΛΧ◇ *cldo* ut iam dixi redit in ᕫΛΧ◇ *celdo* MLI n. XVIII. *Celdo* nomen Hispanum est equorum ex Plinio notum.

4 in. ᕫᐊᕫᐊΥ/ᐟ *ererui* Fita; sed alterum elementum in ectypo similius est tertio v. 5, ᐸ *ce.* 4 extr. ᕫᐊV/ᐟ *erci* Fita comparavit cum ᛕΦVᐅ *erca* tabulae Luzagensis MLI n. XXXV v. 2 in., quod et ipsum ut hic ᕫᐊVᚴ *erui* legit *erua* et cum *erba* vocabulo litteris Latinis scripto MLI n. XLVI v. 4 composuit; nescio an recte.

Apparet titulum sepulcralem esse; reliqua omnia incerta sunt, quamquam fieri potest ut *alhoildui* nomen viri sit, *qlašiis* nomen patris eius, nisi separanda sunt potius *alho* et *ildui*; nam ab *ildu* . . . satis multa vocabula Iberica incipiunt (MLI Index p. 218). Etiam *cldo ercerui* nomina possunt sese viri et patris eius.

XII. COMPLVTVM p. 941.

De inscriptionibus Complutensibus egit Fita in scriptione *reseña epigráfica desde Alcalá de Henares á Zaragoza* (*bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 491—525), in qua adhibuit libellos duos nuper de his regionibus conscriptos, Ludovici Acosta de la Torre *guia del viajero en Alcalá de Henares* (Alcalá 1882 pp. 232, 12°) et Stephani Azaña *historia de la ciudad de A. de H.* etc. voll. II (Matriti 1885, 4.). Sed quos ex hoc protulit titulos sive novos sive denuo repertos fidem non merentur.

n. 3032. Lapis longus ped. 7, latus $2^1/_2$, crassus $1^1/_2$, calcarius albus, affabre scalptus, dicitur denuo repertus esse annis 1854 et 1855, dum *Henares* fluvius crescit, ad radices fontis *del Juncal* supra murum Romanum, qui ibi est, dictus *el paredon del milagro*. In hoc muro putabant lapidem olim insertum fuisse; litterae inscriptionis dicuntur fuisse altae uncias $2^1/_2$ (*dos pulgadas y media de altura*). Sed statim adhibitus in opere pontis *de Bañuelos* ibi dicitur periisse. Inscriptio autem ea ipsa

est, quam Morales sive vidit sive accepit visam a Damiano Rodrigo in turri campanaria ecclesiae vici *Aldea el Pardo*, tribus ab Alcalá leugis.

Azaña *hist. de Alcalá* (1885) I p. 117 ss. (inde Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 499). Non credo tantae molis lapidem ab *Aldea del Pardo* Alcalam vectum ibi interiisse, sed toti narrationi diffido.

In eodem illo fonte *del Juncal* a. 1657, cum instauraretur, dicitur repertus esse lapis inscriptus, qui diceret 'Gaium Marium aquas istas dedisse ex voto' (*Cayo Mario dió por voto estas aguas*).

Azaña *hist. de Alcalá* (1885) I p. 46 e schedis nescio quibus (inde Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 500). Nec titulum Herculis n. 5855 ita potuisse indicari credo, ut voluit Fita, nec subesse titulum genuinum ita fere conceptum *Aquis C. Marius .... v. s.*; sed omnino fictum puto.

CONVENTUS CARTHAGINIENSIS.

III. TOLETVM p. 944.

179 *La Mezquitilla*, in deserto dicto *de Arisgotas*, prope oppidum *Orgaz*, in via Romana Consabura Toletum, ara rep. a. 1892 (mensurae non indicantur).

BANDV
E · IT · VIC
IESI · EX
VOTO · TI
5 OMAG · PoS

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 146 cui descriptam misit Ioh. Moraleda, historiographus Orgazensis. Ectypum nondum obtinuimus.

Fita legit *Bandue It(obrico) Viciesi ex voto Tiomace pos(uit)*. Inter deorum peregrinorum nomina Banduae frequens est, potissimum in Callaecia, cf. II 2498. 2515 (*Banduaetobricus*). Sed qualis haec fuerit nominis forma incertum; in *Ituiciesi* latet fortasse originis indicatio, nec magis certum *Tiomace* nomen.

IV. CABEZA DEL GRIEGO p. 944.

Accedit *Castillejo* prope *Sahelices*.

Post effossiones saeculo proximo ibi institutas, e quibus quae prodierant monumenta non pauca exinde interierunt maximam partem, ante aliquot annos impensis Thompsonis Britanni ibi degentis Fita instante denuo situs oppidi vetusti, cuius nomen adhuc obscurum manet, hic illic effossus et vicinia diligenter examinata est. Sed desideramus novam oppidi formam

in mappa geographica perite delineatam, unde de ambitu eius et de vetustate murorum recte iudicetur. Quae prodierunt inscriptiones novae infra proponuntur.

180 *Cabeza del Griego*, rep. una cum n. 182, arula perparva, alta m. 0.16, lata 0.07, a parte dextra fracta; litteris profundis saeculi puto secundi, altis m. 0.01.

CR
VER
FORTV*nae*
V·S·L·*m*

Descripsi ex ectypo et delineatione a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 139.

V. 1 post C vestigia R litterae conspicua sunt.

3 fuit primum E, sed cauda infra adiecta in F mutata est.

Supplevi exempli causa: *Cr*[*ispus*] *Ver*[*anii*] aut *Cr*[*ispia*] *Ver*[*ina*] *Fortu*-[*nae*] *v. s. l.* [*m.*].

181 *Cabeza del Griego*, rep. una cum n. 182, arula perparva: pars inscripta alta et lata est m. 0.06. A laeva tantum parte paullum imminuta est. Litterae sunt leviter incisae, supra lineas positae, altae versu 1 m. 0.005, versu 2 0.012, reliquis 0.009, saeculi puto secundi.

L VIA ·
MA V C A
PRO · ELV
A · MARCE
A · V · S

Descripsi ex ectypo et delineatione accurata a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 139 cf. p. 250.

V. 1 Post L punctum, quod ibi fuisse probabile est, periit in litura. Punctum in fine versus perspicuum est.

2 Ante MA littera nulla fuit, sed potest etiam hastae alteri adiecta fuisse lineola obliqua A litterae, ut fuerit AA. In fine versus nihil deest.

3 E, non F, perspicua est; quae sequitur aut I aut L esse potest, cum pes exsiluerit, hoc autem probabilius. In fine post V nulla littera fuit; unde EIVS legi nequit.


4 in. ante A, quae certa est, uni praeterea litterae tenui spatium sufficit.

5 in. duarum litterarum spatium.

Itaque legendum *L*(*aribus*) *via*(*libus*) *Mauca* (sive *Amauca*) *pro Elv*[*i*]*a Marce*[*ll*]*a v*(*otum*) *s*(*olvit*).

Mauca s. *Amauca* nomen mihi novum, fortasse servi aut ancillae Helviae Marcellae. Cf. supra n. 150.

182 *Cabeza del Griego*, rep. a. 1892 in effossionibus institutis sumptu Thompson Angli per Romanum Garcia Soria; cippus magnus, cuius facies inscripta alta est m. 0.45, lata 0.32, litteris bonis saeculi fere secundi ineuntis, altis m. 0.06 ad 0.05.



Descripsi ex ectypo et imagine photographa a Fita missis, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 136 cum imagine phototypica ex photographa expressa.

Lege: . . . . . *arae rei*[*publi*]*cae Segob*[*rige*]*nsium* [*servo* sive *ancillae f*]*amil*[*ia pub*]*lica* [*f*]*ec*(*it*).

V. 1 [*Barb*]*arae* supplevit Fita, quod nomen sive servi sive ancillae fuisse cogitari potest. *Barbaras* vir adest II 3761. Nomina autem in *-ara* exeuntia Iberica virorum et mulierum non desunt (MLI p. CXXIII. CXXV), velut *Aetara* viri Balearicum (II 3676); hoc quale fuerit certo statui nequit.

De situ Segobrigae quae olim exposui (II p. 419 et 528) vix mutantur hoc titulo. Fieri sane potest, cum praesertim non rara sit in Hispania originis indicatio in ipsis oppidis, ut indicetur hoc titulo nomen antiquum eius municipii, cuius reliquiae non exiguae extant in colle *Cabeza del Griego* dicto et in vicinia. Neque vero tali monumento absolvitur quaestio. Quod familia publica, municipii ipsius puto, servo vel ancillae rei publicae Segobrigensium monumentum fecit, id per se nondum probat locum eum quo mortuus est Segobrigam fuisse; potuit inde migrare Ercavicam vel quo nomine oppidum illud fuit. De situ Segobrigae testimonia quae habemus scriptorum antiquiora nihil definiunt, Strabonis, i. e. Posidonii (III 4, 3 καὶ Σεγοβρίγα δ' ἐστὶ τῶν Κελτιβήρων πόλις καὶ Βίλβιλις, περὶ ἃς Μέτελλος καὶ Σερτώριος ἐπολέμησαν), Frontini de bello Viriati Livio intercedente fortasse ex eodem Posidonio derivandum (III 10, 6 *Segobrigenses a Viriato in insidias deducti caesique*), Plinii, qui in enumeratione populorum conventus Carthaginiensis litterarum ordine disposita Agrippam et Augustum secutus nominat *caput Celtiberiae Segobrigenses* (III 25) et lapidem specularem *intra C m. p. circa Segobrigensium urbem* inveniri dicit (XXXVI 160). Ptolemaei vero collocatio Σηγόβριγα Celtiberorum urbis (II 6, 57) cum

situ *Segorbe* hodiernae multo melius convenit quam cum Ercavicae sive *Cabeza del Griego*; ut ibi exposuit Carolus Mueller Ptolemaei editor. Neque obstat Ravennatis iter, in quo *Sigobrica* ponitur inter Caracam (Ptol. II 6, 56) et Laminium (it. Anton. p. 445, 4. 446, 4). Duo autem fuisse eiusdem Segobrigae nominis oppida diversa nusquam traditum neque probabile est. Itaque quod Kiepertus in formae suae orbis antiqui tab. XXVII (cum adnotationibus) probabititer Segobrigam collocari in *Cabeza del Griego* concedit, sed tamen etiam *Segorbe* urbis, quae per medium aevum Segobrigae nomen retinuit, nomen novicium adscripsit, caute egit. Neque pugnat cum *Segorbe* urbis situ quod Carthaginiensis conventus fuit neque quod caput Celtiberiae a Plinio dicitur, utpote sita in extremis Celtiberiae finibus; Plinius in eis, quae Agrippae elenchis addita sunt, solet Varronem sequi isque Posidonium. Similiter apud Orosium, qui per Livium fortasse et ipse pendet ex Posidonio, Numantia dicitur *in capite Callaeciae sita*, *ultima Celtiberiae* (V 7, 1). Perseverabo igitur Segobrigam in *Segorbe* collocare, usquedum contraria probentur, quamquam ibi duo tantum tituli sepulcrales inventi sunt (II 3986. 3987); nemo enim peritus unquam urbem illam adiit multoque minus effossionibus institutis situm eius exploravit.

In titulo n. 3122, ubi GOBR litteras dixi non ducere necessario ad Segobrigam, sed etiam cogitari posse de Langobriga et Tongobriga aliisque oppidorum nominibus similibus, Fita latere putavit nomina C. Iulii Pilae Segobrigensis, flaminis provinciae Hispaniae citerioris, cuius memoriam servavit titulus Tarraconensis n. 4222. Sed haec quoque supplementa prorsus incerta sunt. Cf. infra n. 185.

---

183 *Cabeza del Griego*, rep. in aedificio detecto effossionibus Thompsonis, inscriptio pavimenti tessellati; tabella oblonga inscripta longa est m. 0.99, alta 0.38; litterac tessellis albis fundo rubro insertae altae sunt m. 0.05.

ESSO . . . . LOQ
BELCILE . . . . RTIFEX
AFVNDAMR . . . . . .

Fita *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 635 et XXI 1892 p. 143 delineatam a Quintero; delineationem hanc mecum communicavit Fita et correxit lectionem propositam p. 250. Imaginem photographam, quae aegre sumi potest, adhuc desidero.

Titulus ab uno quoque latere margine inclusus est; v. 1 in lacuna tres quattuorve litterae interierunt, v. 2 totidem, v. 3 in fine aliquanto plures. V. 2 qui viderunt primum legerant IDE pro ILE; C autem et G facile confunduntur.

Supplevi exempli causa [L]*esso* . . . *loq*[*um*] *Belcile*[*sis a*]*rtifex a fundame*[*ntis fecit*].

Lesson nomen redit II 3852; sequitur gentis nomen formatum ad exemplum eorum quae composui MLI p. CXXXVII *Clouniocum Couneidoqum *Etommoqum Segossoqum Uloqum* . . *rioqum*. Ipsum illud *Uloqum* II 6311 in regione vicina huc quadrat, si nomen praecedens paullo longius fuit. Apud Diodorum XXXI 39 Βεγέδα, apud Appianum Hisp. 100 Βελγήδη, apud Orosium V 23, 11 *Belgida* oppidum Celtiberorum memoratur, qui omnes e Posidonio videntur pendere; confunditur oppidum cum Segeda vel Segida, ut habent Orosii codices deteriores. Fieri potest ut *Belgide*[*sis*] scriptum fuerit in hoc pavimento, cum tessellae quaedam facile intercidere potuerint. Artifex nulla artificii indicatione addita tolerari potest.

---

184 *Cabeza del Griego*, rep. m. Augusto a. 1892, lapis litteris elegantibus saec. I, altis m. 0.05.



Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 252.


V. 1 in. pars ɴ litterae est.

Supplevi exempli causa: *M'. Acilio* [*T. f.*], [*T. A*]*cilio T.* [*f. Fau*]*stus s. fecit* . . .

Nota est Aciliorum gens nobilis, a quorum uno hi viri fortasse civitatem Romanam acceperunt.

---

185 *Cabeza del Griego*, rep. a. 1892, pars superior basis magnae, lata m. 0.47, alta 0.19, litteris saec. I exeuntis optimis, altis m. 0.06, similibus tituli n. 6338*dd* ibidem reperti.



Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 140.

V. 3 s litterae caput dispicitur. Fita exempli causa supplevit *S*[*egobrigensis*], sed patet multa posse suppleri, veluti *sevir Augustalis sibi et* . . ., alia.

186 *Cabeza del Griego*, **fragmentum rep. m. Augusto a. 1892, altum m. 0.31, latum 0.18, litteris saec. II evanidis, altis m. 0.04.**



Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 252.

V. 1 pedes litterarum ad ALL vel AEL videntur pertinere.

V. 2 supple [*Agat*]*hopi*.

V. 4 in. M vel A litterae pars extrema superest; punctum quod sequitur Fita vidit, in ectypo incertum est.

Cf. qui in hoc oppido fuerunt *sodales Claudiani* II 3114 et *sodales* 3115. 3116.

---

187 *Cabeza del Griego*, **rep. a. 1892 cum reliquis; cippi pars superior lata m. 0.44, alta 0.15, litteris gracilibus et evanidis, altis m. 0.05.**

COMVSA AVE

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui edidit *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 141 cf. p. 250.

Fita post *Co* punctum ponit, quod in ectypo non extat (neque spatium est), et legit *Co(rnelia) Musa ave.* Sed fuit potius *Comusa* (Κομοῦσα) *ave.*

---

188 *Cabeza del Griego*, repertum n. 1892, fragmentum cippi altum m. 0.23, latum 0.30, litteris rudibus altis m. 0.07.



Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 141.

Fita legit *C. Va*[*l*(*erio*) *Sa*]*maio* [*q*(*ui*) *v*(*ixit*) | *a*(*nnis*) *pl*(*us*) *m*(*inus*) *LI*[*III*]. Sed talia non quadrant in litteras servatas. Samaius nomen desumpsit ex titulo Balearico n. 3679; potest cogitari de *Ammaius*. Suppleri potest exempli causa *C. Val*[*erio Am*]*maio C*[*assia*] *Apia* vel *Apta* vel . . *pia* [*f*]*il*[*io fecit*].

189 *Castillejo, despoblado de Sahelices*, lapis insertus frontispicio aedificii *del Castillejo*, altus m. 0.30, latus 0.38.

VIRBIAE
M /// N ////// SE
////// RO //////
TYCHIVS
5 .....ES....

Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 145 ex ectypo ab amicis accepto, quod ego non vidi.

Fita supplet *Virbiae M*[*u*]*n*[*nae*] *Se*|[*mp*]*ro*[*nius*] | *Tychius* | . . *her*]*es* . . .

IX. ORETVM p. 948.

190 Granatulae, *en el lado de N^a S^a de Azuqueca* (Oretum), tabella marmorea alta et lata m. 0.20, litteris saec. fere III malis, altis m. 0.02; servat Cordubae Raphael Ramirez.

D M S
C · NARCIS
SO AN · LXIIII
HSE STTL
5 M · PATRINA
VXOR

Descripsi ex ectypo, quod Raphael Ramirez de Arellano misit. *Patrina* (nam P clare legitur) fortasse rustice scriptum pro *Patruina*. Ceterum legendum *C*(*ornelio*) *Narcisso* et *M*(*ummia*) *Patrina* vel similia.

XVI. TVGIA p. 950.

Quae Tugiae prodierunt inscriptiones Ioachim Costa amicus Matritensis descriptas misit ab amicis, qui multa ibi superesse affirmant vestigia oppidi vetusta, potissimum fragmenta vasculorum ex argilla.

191 (= 3331) Tugiae, lapis longus m. 2.02, altus 0.48, litteris altis m. 0.08 saec. I optimis.

. . A · SIBI · ET · C · CLODIO
. . O · PATRI · ET · CLODIAE
. . ANIONI MATRI

anaglyphum infantis dextra taedam gerentis

Ioachim Costa misit descriptam a Michaele Ruiz Ubedensi.

V. 3 erat fortasse [*R*]*an*[*t*]*oni*; quod nomen muliebre Hispanum aliunde notum est.

191 a *Ubeda*, in collegio scholarum piarum, rep. in colli, in quo sita est *la torre de Toya*, arula alta m. 0.60, lata circiter 0.20; litterae insculptae sunt ab utroque latere (*a* et *b*), neque quidquam visum est deesse.

a	POE	*b*	EN
	COSV		PO
	OSVS		NT
	VO		

Descripsi ex imagine photographa, quam misit Ioachim Costa. Is edidit '*Inscripciones del alto Guadalquivir*' *Revista critica* I 1896 p. 123 acceptam ab Angelo V. Alonso et Michaele Ruiz Ubedensibus.

a V. 1 R legerunt Costae amici videturque in imagine esse; sed lapis fissuras habet et foramina originis noviciae non pauca. Unde puto P legendum esse, non R; cum praesertim voces Ibericae non soleant incipere ab *r* littera.

V. 3 litterae admodum evanidae; Costae amici versus 3 et 4 non recte distinxerunt. Quod post ultimum elementum praeterea L legerunt, fieri potest ut verum sit; nam imago ibi deficit.


b E evanida quidem sed certa visa est Costae amicis. Post N littera una fuit, fortasse O minor.

Lego dubitanter *Poecosuosuc*[*i?*]*vo* | *En*[*o*] *Pont*(*ii?*)


Quod initio est, nomen dei videtur esse. Sed lectio et interpretatio incertae manent.

191 b In colli *de Toya* cum fragmentis vasculorum multis prodierunt fragmenta duo ex lapide calcario non eiusdem tituli.

a



b



Ioachim Costa '*Inscripciones del alto Guadalquivir*' *Revista critica* I 1896 p. 123 accepta ab amicis.

Quae visae sunt litterae Ibericae esse, Latinae potius fuerunt rudes ut in n. 191, fortasse legendae CEN et AL.

191 c. **191** d *Santo Tomé*, in praedio *de las Irijuelas* prope oppidum, ad fenestram maiorem aedium pro postibus sunt cippi sepulcrales duo non eiusdem aetatis; alter litteris bonis saec. I, punctis triangularibus, alter aliquantum detritus paulo recentior.

a

AEMILIA · PRIVA
TA · ANN · XXXXV
H · S · E ·
S · T · T · L ·
FILIA F · D

b

Q · COI////*ne*IIVS FOR
TVNATVS LVCI
FNSISA ANNOR
VM L · PIVS IN
SVIS H·S·E·S·T·T·L
CIPVN QIECI·IS
MS

Ioachim Costa '*Inscripciones del alto Guadalquivir*' *Revista critica* I 1896 p. 122. Ectypa nondum obtinui.

b V. 3 utrum NSISA an ŃSISA legendum sit dubitat editor. V. 6 *cipun* pro *cippum* idem recognovit; reliqua fortasse ita legenda sunt et supplenda *q(ui) legeris M(anibus) s(acrum)* [*dic sit tibi terra levis*] vel similia.

XVII. VIVATIA p. 951.

n. 3344 Extat ibidem, reperta a. 1814 in praedio marchionis *de San Miguel de la Vega* in via versus *Bejijar* circa fontem, qui ibi est.

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 76 ex Ferdinandi de Cózar y Martinez *noticias y documentos para la historia de Baeza* (Jaen 1884). Fita ex eiusdem scriptoris libro adnotat etiam titulum falsum n. 348* ibi extare in lapide, qui originem noviciam aperte prae se ferat.

XIX. AVRGI p. 951.

Accedit *Huelma*.

Huelma oppidi nomen, quod e Latino *Olma* ortum videtur ut ex Osca *Huesca*, ex Olba *Huelva*, hic primum apparet inter ea oppida, quae inscriptiones Romanas servaverunt.

192 *Huelma*, *prov. de Jaen*, prope praedium *El Alamillo*, quod possidet Maria Fuensanta, rep. 1893 in confluentibus rivis duobus, qui descendunt e montibus *Las Palomeras* et *Los Colegios*; lapis rudis altus m. 60, latus 0.26.

HERCVL
C·IVIVS sic
RVSTIC
L·N·V·S

Ioachim Costa *bolet. de la institucion libre de enseñanza* XVIII 1894 p. 309 descriptam a Michaele Lopez, qui invenit; miserat item Emmanuel Gomez Moreno iunior Granatensis.

V. 2 *Iuius* videtur errore insculptum pro *Iulius*.

V. 4 *l(ibens) an(imo) v(otum) s(olvit)*.

XXI. ACCI p. 952.

193 Prope aediculam *del Zalavi, termino de Esfiliana* (*Guadix*) rep. a. 1892, lapis altus m. 0.85, latus 0.53, litteris saec. II bonis.

L · *Flavi*VS ·
FΛVSTVS ·
H · S · E ·

Emmanuel Gomez Martinez misit m. Dec. a. 1892 depictam accurate. Puncta in fine versuum interdum reperiri notum est.

XXII. CARTHAGO NOVA p. 952.

n. 3447 In epistula a Petro de Leyva ad Lumiarem scripta d. 20 m. Dec. a. 1773 (Morel-Fatio *Rapport* p. 5; infra p. 445) affirmatur legi in lapide C · APVLEIVS | CLERONTO, quamquam statim Iosephus Velazquez correxerat C · L · FRONTO, cum nec puncta adsint et E, non F, appareat. Tamen erravisse Leyvam, hominem minus eruditum, manifestum est.

194 Carthagine nova apud Emmanuelem Martinez in vicinia Sancti Rochi prope portam Murciae, in cisterna:

SICINIA Q · F · MATER

et haec altera inscriptio melior, etiam inedita, perperam descripta:

SICINIA · C · F · SECVNDA
FILIA CVM MATRE EST HOSPES SEI FORTE REQVIRIS
HEIC SICA QVAS RAPIT MORTIS ACERBA QVIS
SED PRINS ERIPVIT MATRI QVI IN OMNIA POLLET
CRVDELIS CASSIVS FILIOLAM E MANIBVS PAENE IMMATVRA
MORTE EREPTAM SIBI GNATAM HEV QVANTVM MATER
INBICIOCIOST NAM POSTQVAM ET MONVMENTO HOC CONDE
CORAVIT GNATAM PER LVCTVS REDDIDIT IPSA ANIMAM

Greg. Mayans epist. ad Petr. Burmannum sec. Anthologiae vet. epigr. Latin. vol. II (1773) p. XLV; inde Burmannus Anthol. IV 82 cf. addenda vol. II p. 683 (Meyer Anthol. 1222). Vide supra p. 352.

Vitia descriptoris iam sustulerunt et lacunas textus, quas quadratarius imperitus non advertit, suppleverunt Maiansius et Burmannus scribentes:

Filia cum matre est, hospes sei forte requiris,
Heic si[t]a, quas rap[u]it mortis acerba [d]i[e]s.
Sed pri[u]s eripuit matri qui in omnia pollet
Crudelis ca[s]us filiolam e manibus.
Paene immatura morte ereptam sibi gnatam
Heu quantum mater [fleverit] in[d]iciost.
Nam postquam [caram] et monumento hoc condecoravit
Gnatam, per luctus reddidit ipsa animam.

V. 2 extr. QVIS quod traditur fortasse *qui*[*e*]*s* fuit, pro 'mortis acerbae quies'; ut Vergilii *dura quies* X 745 XII 309.

6 extr. INBICIOCIOST num recte emendatum sit potest dubitari, scilicet ut intellegatur mater, quod mortua est, indicio est quantum fleverit. Expectamus potius 'hic lapis indicio est'.

7 *postquam et caram* Burmannus, *postquam tumulo et* Meyerus; ut *et* positum sit pro *etiam*.

Versus non aequaliter distributi sunt, dicendi et scribendi genus aetatem sive liberae rei publicae sapit sive Augustae ineuntis, ut in titulis Carthaginiensibus multis.

XXIII. MVRCIA p. 955.

n. 3528 Petrus de Leyva in epistula scripta d. 12 m. April. a. 1774 (Morel-Fatio *Rapport* p. 6; infra p. 445) narrat prope portum *de Almazarron* (*a tiro de fusil del puerto*) extare parietinas oppidi antiqui per spatium leugae circiter unius (*cerca de una legua de extension*). Putat oppidum illud vetustum cadere in locum eum, quem Ptolemaeus Lucento tribuat; unde hoc Lucentum diversum esse opinatur ab altero prope *Alicante*; errore aperto. Ibique ait repertum esse titulum n. 3528, quem depingit modulo archetypi. Altus est m. 0.20, latus 0.25, litteris saec fere II. V. 1 extr. S excidit in lacuna.

195 *Monteagudo* prope Murciam, fragmentum tabulae aeneae, altum m. 0.11 latum 0,8. Parisiis servat Engel.



Arthurus Engel misit depictam accurate.

Supra margo vetustus servatus est.

XXIV. ILICI p. 957.

196 Ilici, rep. a. 1892 *en la Alcudia*, fragmentum tabulae ex lapide calcario, longum m. 0.26, altum 0.16; litteris bonis, altis m. 0.05, saeculi fere primi.



Descripsi ex ectypo, quod Petrus Ibarra misit.

V. 1 ES · I · Ibarra; sed P in ectypo clare apparet. Ante eam punctum esse puto. Post S duarum tantum hastarum pedes distinguo. Fuisse potest [*C. Titius*] *P. Sil*[*ius*].

2 *curar*[*unt*] certum videtur.

196a *Santa Pola* prope Ilici, apud Antonium Murtula.

te RENTIAE
pr ISCAГITГTIIN
ANNORVM XXVI
TERENTIAE ARBVSCV
la ET / ETF III FIII A
//// MONVMENTVM FEC////

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 5, cui festinans descripsit Engel.

V. 2 in litteris ITГTIIN — nam quae praecedit Г sine dubio E erat — latet fortasse patria *Ilicit*(*ana*).

V. 5 fuit fortasse *et* [*Telethe*] *filia*[*e*].

V. 6 in. nihil videtur deesse.

XXV. LVCENTVM p. 957.

n. 3561 In epistula comitis de Lumiares ad Academiam Matritensem scripta (a. 1773? Morel-Fatio *Rapport* p. 6 '*sans date*'; v. p. 445); ubi putabam pleniora de titulo hoc vetusto reperire, verba eius prorsus eadem sunt atque in exemplis reliquorum et meo.

XXVII. DIANIVM p. 985.

n. 3585 Basis magna, litteris optimis saec. II, translata nescio qua causa, fortasse pro saburra, Malacam, ubi extat apud Iosephum Heredia Livermoore. Litterae altae sunt m. 0.08 ad 0.06, aetatis Pii iudice Berlanga, qui ectypum misit, similes Exempl. n. 444. 445. Descripta est recte.

INSVLAE BALIARES.

XXXII. PALMA p. 962.

n. 3670. 3677. 3678. 3679. 3682. 3683. 3688. 3690 Nunc servantur in praedio *Valldurgent* (*Calviá*, *Mallorca*), in curte domus, quam Bovér apud Brondo gentem Palmensem quondam habitabat. Quos praeterea et ipsos vidi Palmae in domo, quam a. 1861 habitabat idem Bovér, (n. 3671. 3672. 3675. 3685. 3686. 3692), denuo nondum comparuerunt. Ita mihi scripsit Gabriel Llabrés amicus tum Palmensis, iam Magontanus.

CONVENTVS TARRACONENSIS.

I. VALENTIA p. 965.

Sylloge epistularum a viris doctis Hispanis inter annos 1769 et 1780 datarum ad comitem de Lumiares, postea principem Pium (v. C. II p. XCIX), nuper empta est a bibliotheca publica s. nationali Parisina, inscripta sic *Cartas de varias eruditos*, *del Principe Pio* (*Fonds espagnol* n. 525. 526). Rettulit de hac sylloge accurate Alfredus Morel-Fatio linguae et rerum Hispanarum peritissimus in dissertatione inscripta *Lettres d'antiquaires espagnols de la fin du XVIIIe siècle adressées au comte de Lumiares* (*Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes*, *tome LVII*, *1896*, pp. 13, 8.), quam mihi misit officiosissime. Enotavit in ea numeros inscriptionum Latinarum omnium, de quibus in epistulis illis sermo est, a me editarum in Corporis vol. II. Novae quidem accesserunt nullae; sed cum verba earum excepta sint ex ipsis lapidibus, quorum non pauci postea a nemine denuo inspecti sunt, haec quae sequuntur ex eis adscribere visum est, descripta mihi a Lebègue intercedente eodem quem supra laudavi viro doctissimo. Infra inter inscriptiones instrumenti q. d. domestici nova una inde editur.

n. 5127 (p. XLVI). Errore hic repetitus est titulus non Valentinus, sed Africanus ex Saldis, in Corporis vol. VIII 8923 e schedis meis editus.

IV. SAGVNTVM p. 967.

Tituli Saguntini novi cum accesserint pauci tantum neque illi magni pretii (n. 196*b* 196*c*), illud tamen adnotare non omittam, quod mihi indicavit Franciscus Chabret antiquarius Saguntinus optime meritus. Scilicet servari Compluti (*Alcalá de Henares*) in archio publico schedas Henrici Palos eius de quo dixi p. 513, itemque Fratris Anselmi Dempere, sacerdotis ordinis *de la Merced*, olim in *el Puig* prope Saguntum degentis. Qui quamquam ambo aequales erant comitis de Lumiares et Conyngham

Britanni, tamen fieri potest ut memoriam rerum antiquarum servaverint ab illis non observatarum. Unde optandum est, ut schedae illae indagentur et comparentur.

196 b Sagunti, rep. in fluvio *Palancia* ex adverso oppidi; iam est in theatro.

L · FLAVI
THALAMI
AN · XXXX

Chabret misit a se descriptam m. Febr. a. 1896.

196 c Sagunti, in cisterna viae *Calle Mayor* (*en un rastrillo para contener las aguas*) prope portam urbis *Ferrisa* sive Valentinam.

C TILLIVS
AGATHEMER
T · BAER

Chabret misit a se descriptam m. Martio a. 1896.
Lege *C. Tillius Agathemer*[*us*] *T. Baeb*[*ius* . . . .
Fortasse *Agathemer* perscriptum est.

V. OPPIDA INTER SAGVNTVM ET DERTOSAM p. 971.

n. 3920 In epistula scripta Sagunto ad Lumiarem d. 10 m. Maii a. 1776 a Petro Iohanne Miró (Morel-Fatio *Rapport* p. 9) indicatur cippum altum esse *6 palmos*, latum *3*, textum margine inclusum tenere *dos palmos en quadro*. Verba non variant ab exemplo meo.

197 *Nules, Castellon de la Plana*, quem vicum putant ad Noulas mansionem esse in itinerariis Vicarellensibus memoratam, a vico occidentem versus in praedio domini Santiago Pujol, cippus ex lapide calcario, ornatus anaglyphis, litteris malis.

D M
FVL FILE
NIDI · AN
NOR XXII/
ZOTICVS
MARITVS
VXORI
KARISSI
ME FIDELISS

Franciscus Chabret Saguntinus misit m. Maio a. 1892 a se descriptam accurate.

VII. TARRACO p. 972.

Accedunt *Morell* et *Bañeras.*

Exemplar syllogae Tarraconensis eius, quam *Anonymi Tarraconensis* dixi (II p. 544), Valentiae investigavit P. Rochus Chabas canonicus Valentinus inscriptam ita: *Recopilacion sucinta de las antiguedades romanas que se hallan del tiempo de los emperadores romanos en la ciudad de Tarragona y sus cercanias, copiadas y escritas de las mesmas antiguedades por Joseph Boy ingeniero en dicha ciudad año 1713.* Contulit eam cum editis neque quidquam novi inesse repperit; titulis triginta prioribus mensurae adscriptae sunt et loci, ubi extent. Reliqui breviter enumerantur. Haec Chabas mihi scripsit a. 1892.

n. 4288 Tarracone denuo comparuit, extra muros ad ripam fluvii *Francoli* et prope eius ostia, in saepe quae circumdat hortum sive praedium rusticum Iohannis Gonsé; est ara alta m. 1.35, lata 0.65. Litterae dicuntur esse saec. II bonae. Angelus del Arco *Diario de Tarragona* a. 1895 d. 19 m. April. et *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 396.

6113 Tarracone in museo vidit Arthurus Engel *Rapport d'une mission scientifique en Espagne* (*Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires tome III* 1892, Parisiis 1893) p. 25.

---

198 Tarracone in effossionibus ad plateam *del Progreso* institutis rep. est m. Aprili a. 1894 tintinnabulum aeneum cum pistillo ferreo fortasse aetate recentiore adiecto; altum est m. 0.12 cum ansa supra affixa m. 0.02, crassum m. 0.005, ambitus in parte inferiore m. 0.45. Inscriptio in margine inferiore inter duas lineas extat, litteris, ut mihi quidem visae sunt, saeculi secundi exeuntis actuariis, altis m. 0.005.

CACABVLVS ◦ SACRIS ◦ AVGVSTIS ◦ VERNACLVS · NVNTIVS ◦ MAIOR ◦
SECVLVM · BONVM ◦ S · P · Q · R · ET · POPVLO ◦ ROMANO ◦ FELIX · TARRACO ◦

Descripsi ex imaginibus photographis optimis, quas officiose subministravit Angelus del Arco y Molinero Tarraconensis, et edidi *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 39 ss. et *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Anzeiger* 1894 p. 187 cum imagine ligno incisa. Tractavit accurate Emmanuel de Berlanga *Revista critica* I (Matriti 1895) Sept. p. 177—189 et Dec. p. 14—22.

Lectio omnino certa est:

cacabulus sacris Augustis, vernaclus nuntius maior. Seculum bonum s(enatui) p(opulo)q(ue) R(omano) [et populo Romano], felix Tarraco!

Formae rusticae *vernaclus* et *seculum* cum scripturae aetate conveniunt. *Et populo Romano* vocabula post notas sollemnes errore repetitae sunt; qui titulum concepit voluit fortasse *et populo Tarraconensi*, tum errore observato

addidit *felix Tarraco. Vernaclus nuntius maior* ipse cacabulus sive tintinnabulum dici Hirschfeldio videbatur, quippe quo in sacris Augustis sollemnia indicentur, etsi hunc cacabulum non ipsum usui destinatum, sed votivum fuisse propter exiguas eius mensuras veri simile sit. *Seculum bonum s(enatui) p(opulo)q(ue) R(omano)* imperatoris mentione non habita optare putabat, id quod saeculo primo incipienti magis quam secundo exeunti conveniret, nec litterarum formae, quantum ex ectypo photographico iudicari possit, ab illa aetate abhorrere ei videbantur. Atque de aetate litterarum anceps iudicium esse neque obstare aetati antiquiori *seculum* rustice scriptum pro saeculo, concedo libenter. Sed restat dubitatio, num ipse cacabulus dicere se potuerit vernaclum nuntium maiorem. Vocabulum *et* ante *populo* ab eo, qui titulum incidit, corruptum censet Hirschfeldius ex *fel(ice)*, ut saepe in acclamationibus legatur *te salvo salvi sumus* similiaque. Tintinnabula in sacris usurpata fuisse e Pseudulo Plautina I 3, 116 sola deducebatur; sed consuetudine ecclesiae catholicae Romanae idem probatur. Usum antiquum demonstrat praeterea imago tesserae plumbeae C. II 4963 8 (Delgado *nuevo método* II p. 340 tab. LXXX 1. 2), cuius inscriptio ad aetatem liberae rei publicae pertinet. Sacra Augusta videntur esse notissima Romae divorum et Augustorum, quae Tarracone maxime floruerunt; quod *vernaclus*, i. e. servus templi, nuntii maioris officium habuit, inter fani ministros collegium nuntiorum fuisse aliquo modo indicat. Comparandae sunt inscriptiones tintinnabulorum aliquot Graecae et Latinae duae inscriptae *Firmi balneatoris* et *f(eliciter) C. Iulio Maximo n(atalia) c(entum)* — si modo recte ita explicantur litterae singulares F . . N · C — editae a Ludovico Bruzza comment. Momms. p. 555 ss. Aliter sensit Berlanga, qui cum sit patriae linguae eiusque historiae peritissimus, praefracte negat quod ego Toblerum secutus credidi cacabulus vocabulum cum *cascabel* Hispano componendum esse. Cacabum igitur putat fuisse, qui aetate demum recentiore in tintinnabulum sive campanam mutatus sit, cum praesertim ferro uti in sacris non licuerit; si modo hoc, quod ex sacris Arvalium novimus, ad omnia templa valebat. Valebat autem sine dubio tantum ad sacra illa antiquissima. *Vernaclus* non appellativum existimat esse sed nomen sive servi sive liberti nuntii maioris, et verbum excidisse, quo cacabum ab illo datum vel factum esse indicaretur. Dubitationes illas viri acutissimi iustas esse non credimus, sed inscriptionem sensu non carere et tintinnabulum antiquitus in usu fuisse credere pergimus. Neque vero obstare putamus modulum eius, quominus ipsum aliquando in sacris usurpatum esse statuamus.

---

199 Tarracone, extabat tecta in poste ianuae ecclesiae cathedralis, quae dicitur porta S. Theclae, unde latus dextrum ex parte imminutum est; inde inter instaurandi opus in lucem denuo protracta est basis marmorea alta m. 0.75, lata 0.42, litteris saec. II exeuntis vel III ineuntis bonis, altis a m. 0.06 ad 0.03.

M · IVLIO · QV*ir. se*
RENIANO · ADO*pti*
VO · EX 7 LVCENSI*um*
OMNIB · HO*norib*
INRE · PVBLI*ca · sua*
FVNCTO · SA*cerdoti*
ROMAE · ET · AV*gg....*
LEIVS · MARIS *...ad*
LECTO · INQVI*n*
QVE · DECR · EQ*uitum*
ROMANOR · *a divo*
COMMODO · F*lamini*
P·H·C·PATRONO·M*erentissimo*

Descripsi ex ectypo optimo, quod miserunt Aemilius Morera et Angelus del Arco Tarraconenses, et ex imagine photographa a Fita missa, et edidi *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 392 ss.

V. 1 post Q pedem V litterae in ectypo mihi visus sum distinguere; Fita magis putat fuisse Q · F. Cognomen suppletur ex titulo filii II 4221, quem iam apparet initio ita supplendum esse M · IVLIO *adopti*VO | M · IVLI SE*reni*ANI cet. *filio.*

2 Fita suppleverat ADO*br(igensi) lema*|VO; sed spatium non capit plus quam tres litteras et oppidum Callaeciae a Mela III 13 solo nominatum secundum codices optimos *Ardobriga*, non *Adobriga* fuit. Lemavorum id fuisse oppidum traditum non est.

3 7 centuriae nota in ectypo clare apparet, cf. C. II Index p. 1174. Flamines ex oppidis conventus primariis oriundi conventum solum indicant, non oppidum, in quo honoribus antea functi erant (cf. II 4255. 4257. 4236. 4198).

4—6 supplementa certa sunt et cum spatio accurate conveniunt.

7 extr. si AVGG in lapide erat, duae vel tres praeterea litterae locum habent.

8 S finalis MARIS vocabuli perspicua est. Sed . . LEIVS · MARIS vocabula lectionis certissimae quid significent non assequor; expectamus aliud defuncti munus, velut *praefectus orae maritimae* sive simile aliquod (cf. II 4138. 4217. 4224. 4239 et 4264. 4266). Qui titulum sculpsit verba quae incidenda erant videtur omnino non intellexisse.

9—13 supplementa certa sunt et cum spatio conveniunt, quamquam mirum est v. 9 extr. unam tantum N litteram fuisse. [*Ad*]*lectus in quinque decuri*(*as*) *eq*[*uitum*] *Romanor*(*um*) cum brevitate quadam dictum est pro *adlecto inquinque decurias iudicum* vel *equitum legitume Romae iudicantium* II 4223 et sim. (II Index p. 1115), cum tres priores tantum decuriae equestris ordinis fuissent.

Cadit igitur sacerdotium Sereniani in annos circiter 193 ad 211 p. Chr.

Titulus auget numerum iam magnum eorum, qui Tarracone positi erant flaminibus provinciae Hispaniae citerioris (II 4188—4260. 6092—6100).

200 Tarracone, rep. una cum n. 199 ad portam cathedralis ecclesiae dictam S. Theclae, basis eiusdem ut illa magnitudinis, litteris eiusdem ut illius aetatis, altis m. 0.05, maximam partem consulto deletis, ut lapis in opere adhiberetur.

L · ANTONIO · L ///////
/ / / / / / / / / /
reliqua prorsus
oblitterata sunt

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 401 qui observat fortasse pertinere titulum ad L. Antonium Saturninum II 4194.

200a Tarracone, rep. a. 1896, basis alta m. 0.40, lata 0.40, litteris saec. II elegantibus, altis a m. 0.05 ad 0.04.

O H V N C V B
EO · SACR · AVG
RAT · CRESCENS
s E VIR · AVG ·
f ABIA · BERONICE
VXOR

Descripsi ex ectypo a Fita misso; Aem. Morera *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 532.

Supra nihil videtur deesse, nam margo tabulae inscriptae superior a parte dextra servatus est. Lectio certa est. V. 1 in. litterae duae vel tres, v. 2 in. una vel duae, v. 3 in. littera praenominis singularis excidit. Nomen dei peregrini . . . *ohuncubi* . . *eo* aliunde non noti certo suppleri nequit; nam vix puto legendum esse . . . *ohuncubi* [*d*]*eo sacr*(*um*) *Aug*(*usto*), pro quo expectamus potius *deo Augusto sacrum* vel *sacrum deo Augusto*. Nomen dei peregrinum primum hoc Tarracone prodiit. Reliqua facile supplentur neque ullam difficultatem praebent. *Beronice* pro *Berenice* forma nota est.

201 Fragmentum tabellae lapideae parvae, rep. c. a. 1875 *en el termino de Morell*, in praedio marchionis de Montoliu inter *Morell* et *Vilalonga* situm, prope aediculam *de Nª Sª del Rosario*; Tarracone servat marchio de Montoliu. Altum est m. 0.20, latum 0.25, litteris saec. II vel III, altis m. 0.019.

vict ORINA - LIB
dis ma NIBVSPA
tro NE VIXIT
ann ORVM
. . . . . . REA

Descripsi ex ectypo ab Aemilio Morera Tarraconensi misso, e quo ed. Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 59 paullo aliter suppletam.

Supra nihil deest.

V. 1 pro puncto lineola posita est.

V. 5 . . . *p fa* vel *bea* vel *rea* . . . leguntur, quae probabiliter suppleri nequeunt. Fuerunt fortasse nomina patronae.

---

202 *Bañeras*, in oppido provinciae Tarraconensis, duabus a *Vendrell* leugis; extabat in aedicula S. Michaelis *dels Gudgachs* prope oppidum. Ara ex lapide calcario, cuius facies alta est m. 0.40, lata 0.14; litteris saec. II.

IOVI
DOM
INOT
VOT
SO

Fita *bol. de la Acad.* XXII 1892 p. 478 ex ectypo misso a Caietano Soler oppidi parocho.

Iovi domino vot(um) so(lutum).

V. 3 extr. *Ti(beris)* solvit Fita collato vasculi II 4970 256 titulo incerto; fluvii pro hominis nomen rarum esset. Neque nomen *Ti*[*berii*] alicuius facile ita breviari potuit. De *it(erum)* cogitavit Hirschfeldius. Mihi est punctum in folii formam ornatum. *Iuppiter dominus* redit II 4442.

XIII. BARCINO p. 981.

203 Barcinone in ecclesia vetusta S. Petri *de las Puellas*, in altari maiori, basis alta m. 0.85, lata 0.65, litteris saec. II optimis, altis a m. 0.08 ad 0.05, sed calce tectis et perquam evanidis.

F L A V I A E
M A N L I A E
. . FLAVIVS
FIL . . . . ATIS
DE . . . AETAS
H · S · E

Fita *bol. de la Acad.* XX 1892 p. 542; *Boletin de la asociación artistico-arqueológica de Barcelona* 1892 No. 5.

Ectypa accepi a Fita et a Francisco Chabret, quae sumpsit Guillén García; sed omnino nihil in eis distinguo. Quae editores legere sibi visi sunt, ex parte non intellego.

VIAE PVBLICAE.

PARS SECVNDA.

VIAE BAETICAE.

I. MILIARII BAETICAE p. 992.

204 *Villafranca de los Barros, en el patio del Colegio de San José* (*calle Hernan Cortés, I*), *cubo de granito*, cuius pars inscripta alta et lata est m. 0.68, lapis crassus m. 0.49; litteris saec. IV, altis c. m. 0.08.

BONO REI · PVB
NATO

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 58, 27 qui ectypum misit admodum evanidum.

Dicitur provenisse *de las Peñitas*, ubi Perceiana mansio fuisse creditur (itin. Antonin. p. 432, 7); in proximo loco *el Villar* ponunt domum Liberii, patris Sanctae Eulaliae. Primum omnino hoc miliarium est, quod innotuit, itineris 'ab ostio fluminis Anae Emeritam usque' (itin. Antonin. p. 431, 8 —432, 8). Ceterum probabile, non certum, miliarium fuisse hunc lapidem.

II. VIA AVGVSTA p. 992.

n. 4705. 4717. 4749 Iam sunt Malacae in museo Loring.

PARS TERTIA.

VIAE TARRACONENSIS.

Magnopere semper desideravimus, ut miliarii viarum a Bracara exeuntium quinque vel plurium permulti, qui olim reperti magna ex parte adhuc extant, denuo investigarentur, cum pauci tantum, qui Bracaram

translati sunt, a me conferri potuerint, plurimi vero in campis et montibus sparsi lateant. Ad laborem hunc difficilem sane et diuturnum suscipiendum qui se accingeret inventus est P. Martinus Capella, presbyter Bracarensis, professor lycei Viannensis. Nam cum in regionibus illis natus et inde a pueritia versatus tam propter officia ecclesiastica quam ob patriae antiquitatis amorem loca ipsa et homines eorum gnaros penitus novisset, a Francisco Martins Sarmento studiorum eius generis fautore strenuo institutione doctrinae et libris, qui huc faciunt, liberaliter adiutus etiam rei epigraphicae Latinae studio indefesso talem sibi paravit scientiam, ut fructum laboris per multos annos protracti tandem publici iuris facere posset edito nuper libro suo *Milliarios do* Conventus Bracaraugustanus *em Portugal, reliquias d'epigraphia romana, trasladadas dos proprios monumentos* (Porto 1895, pp. 272 8.). Librum hunc, quem expectari dixi in Supplemento (p. 995), ita sibi putabat scribendum esse, ut conterraneis suis auxilium ferret ad studia dirigenda in patriae antiquitatis universae et in viarum potissimum Romanarum investigationem. Unde praemisit enarrationem peregrinationum frequentium, quibus viarum antiquarum tractus assidue secutus miliarios adhuc superstites indagavit, inscriptiones eorum examinavit et correxit, titulos novos invenit. Emendantur investigationibus illis passim quae ex auctoribus Argotii plerumque fide dignis et accuratis atque ex Barros Sibelo hominis Hispani opera tumultuaria et neglegenti ego olim Kieperti peritia adiutus de singularum viarum progressu et stationibus enucleavi. Id unum dolemus quod huic libri eius parti utilissimae et admodum iucundae, quamquam locorum indicationes plenae sunt et perspicuae, mappa geographica perite delineata deest, qualem non ignoramus difficile parari posse ab homine privato neque in arte ea exercitato.. Miliarios vero ipsos ita enarravit scriptor, ut de vita singulorum imperatorum brevem conspectum praemitteret, deinde temporum ordinem secutus singulos proponeret et explicaret. Ego, ut par est, in locorum ordinem redegi.

E miliariis quinque viarum illarum CLXVI plus minus adhuc notis, quos edidi in corporis volumine II et in supplemento eius, Capella, si recte computavi, LXXVI denuo indagavit. In quibus decem sunt antea tam male lecti et descripti, ut emendati denuo proponendi fuerint. Qui restant circiter XC aut nondum reperti sunt aut interierunt neglegentia et socordia incolarum, quam Capella et castigavit severe et idem indulgenter excusavit, aut denique extant in regionibus extra Portugalliae fines sitis, quas ille non adiit. Novi accesserunt XXXII, e quibus viginti paene integri sunt et bonae frugis; reliqui fragmenta sunt minus utilia. In Bracara ipsa iam notis addendi erant novi duodecim in variis oppidi partibus detecti et cum reliquis iam expositi publice in querceto (*o passeio das Carvalheiras*). Eorum duo tresve debentur Albano Bellino scriptori Bracarensi, de quo supra dixi p. 401; ex eis, qui pertinent ad viam Bracara Portum (Cap. I), nonnullos indagaverat iam Sarmento, qui antiquitates patrias omnes pari studio amplectitur. Operam nondum absolutam esse Capella vir modestissimus

ipse satis intellexit; sed tamen exemplum statuit investigatione pertinaci illustre, quod speramus fore ut imitandum sibi sumant rerum antiquarum studiosi Lusitani et Hispani. Insignis enim haec miliariorum sylloge, quae luculenter demonstrat, quantam curam viis illis sternendis augendis conservandis impenderint imperatores ab Augusto ad Valentinianum, fortasse ut fodinarum Callaecarum proventus facilius Portum devehi possent, Capellae cura incrementum accepit perquam gratum.

I. VIA BRACARA OLISIPONEM p. 993.

n. 4736 Extat ibi, *na Quinta do Paiço, á Carriça, estrada de Braga ao Porto*; cippus altus m. 1.12, ambitus 1.94, litteris altis 0.11, intactis.

Capella *milliarios* p. 132 q. v. et adnotat v. 4 extr. non XVIII, sed XVII extare, errore quadratarii; nam XVIII vel XIIX est in reliquis miliariis Hadriani eius anni 134/135, qui ad hanc viam pertinent n. 4735. 4737. 4738.

4740 Extat divisa in partes duas in aedibus parochi *de Sant' Jago de Antas, no terreiro; em frente do portão que do adro dá para o terreiro.*

Capella *milliarios* p. 149 detectam a Francisco Martins Sarmento, qui recte observavit reliquias miseras columnae non posse referri nisi ad n. 4740.

4742 = 6209 Extat *no logar da Trofa velha*; columna alta m. 2.11, ambitus 1.55, litteris 0.09 malis, inaequalibus, male collocatis.

Capella *milliarios* p. 226 q. v. Exemplum eius cum Sarmenti omnino convenit. V. 5 ACRIAM exhibet, CT in unum conexis.

4744. 4745 Pertinent ad viam Bracara Tudas, infra cap. VI, errore a me olim hic collocati propter *Antas* nomen saepius occurrens. Cf. n. 245.

6210 Extat prope ecclesiam *de Freixo, Marco de Canavezes.*

Capella *milliarios* p. 247 qui non vidit, sed accepit a Sarmento.

6213 Extat *no sitio da Trofa velha, antes do logar de Antomil, Bougado, Sancto Thyrso;* columna alta m. 1.4, diametri 0.53, litteris altis m. 0.1.

Capella *milliarios* p. 221 q. v. et lapide saepius accurate inspecto v. 1 FLA nomen, v. 3. 4 LICINIO | LICINIANO pleniora vidit quam Sarmento.

205 *S. Pedro de Avióso, Maia*, ad marginem viae Bracara Portum, columna rudis alta m. 1.7, ambitus 2.05, litteris altis 0.12, admodum evanidis.

. . . CAI · P . . . .
AVG P M
. . . II COS : . . .

Capella *milliarios* p. 251 q. v., sed exemplo suo diffidit.

206 *Cabeçudos* prope *Famalição, na Quinta de Sancta Catharina*; cippus altus m. 2.5, ambitus 2.42, pro pila verandae aedium; litterae quae extant integrae sunt.

IMP · IVI SEVERI FI .
DIVI M ANTONINI N . .
DIVI INI PI PRONEP sic
DIVI EL NI ABNEP
DIVI TR . . RT ET
DIVI N ADNEP
M · AVR ANTONINO PIO FEL AVG
PART
BRITA · AX
GERM MAX
PONTI . . X
TRIBVNI . OT XVII p. C. 214
IMP III I · PROCOS
A BRA AVG
M · P X

Sarmento detexit et ed. in ephemeride *a Nova Álvorada de Famalicão* a. 1891; Capella *milliarios* p. 150.

Lacunae facile explentur e n. 4801 aliis.

V. 4 DIVI EL in lapide se vidisse affirmat Sarmento cogitatque de *a*EL(*ii*) *Hadriani* nominibus; sed fuerunt procul dubio HA litterae male expressae.

207 *Na Deveza Alta*, *Famalicão*, rep. a. 1880, extat ad portam *da Quinta de Pereira*, columna alta m. 1.7, ambitus 1.88, litteris evanidis.

NPN . . . .
AVG . . .
A . . . . .
R BI . . S
M . . . . .

Capella *milliarios* p. 251 q. v.

208 *A' Trofa velha*, *Bougado*, *no eido de um visinho*, columna parva, pro pila in viridario.

ↄ MP CAESARI DN
NO NE . . . .
. . . .
. . . .

Capella *milliarios* p. 251 q. v.

V. 2 fortasse [*Di*]*o*[*cl*]*e*[*tiano*

II. MILIARII BRACARAE SERVATI p. 994.

n. 4747 Columna alta m. 2.77, ambitus 1.98, litteris 0.09, renovatis et male mutatis ex parte.

Capella *milliarios* p. 203 q. v. et Hadriani esse mecum consentit.

Numerum m. p. CCXV, qui omnino convenit cum itinerarii Antoniniani p. 427, 4, quamquam hodie ex parte evanidus, potest tamen re vera in lapide fuisse.

4749 Cippi duo alter positus super alterum, alti m. 2.12, ambitus 1.81, litteris altis 0.09, instauratis.

V. 4 CONSVL antiquitus in lapide fuisse, ut in n. 4869, et v. 5 non XXIV, quod tacite correxi in indice, ut dedit auctor restitutionis noviciae, sed XXXIV, quod exigitur, adnotat Capella *milliarios* p. 89, qui observat miliarium referendum esse aut ad viam Bracara Tudas, aut Bracara Aquas Flavias.

4750 Columna alta m. 2.15, ambitus 1.88, litteris altis m. 0.1.

Capella *milliarios* p. 97 q. v.

V. 6 TRIBVNITIA falso posuit is qui titulum restituit.

4751 Columna alta m. 2.53, ambitus 1.96, litteris altis m. 0.1, non instauratis.

Capella *milliarios* p. 110 q. v. et propter similitudinem aliorum, ut n. 6226, Nervae anni p. C. 97, non Traiani esse putat; fortasse recte.

4752 Columna alta m. 2.45, ambitus 2.09, litteris altis m. 0.1, instauratis, sed satis accurate.

Capella *milliarios* p. 127 q. v. et adnotat puncta in miliariis Hadriani omnibus formam foliorum habere. Quod conieci pertinuisse ad viam Bracara Olisiponem probat, sed tum numerum XIII putat non recte instauratum esse.

4753 Columna alta m. 2.34, ambitus 2.13, litteris ex parte instauratis.

Capella *milliarios* p. 140 q. v. et versum unum in fine fuisse indicat numerum m. p. continentem.

4754 Cippi tres cumulati, alti m. 2.14, ambitus 1.97, litteris altis 0.09.

Capella *milliarios* p. 141 q. v.

4756 Columna alta m. 2.2, ambitus 1.61, litteris altis 0.09, instauratis penitus omnibus.

Capella *milliarios* p. 169 q. v. Recte descripserunt antiquiores.

4757 Fragmentum columnae altum m. 1.26, ambitus 2.11, litteris altis m. 0.09, ex parte tantum renovatis.

Capella *milliarios* p. 168 q. v. Recte descripserunt antiquiores. V. 5 qui restituit COSNS pro CONS posuit.

4758 Fragmentum columnae altum m. 1.2, ambitus 1.74, litteris altis 0.1; fuit olim pone aediculam S. Sebastiani.

Capella *milliarios* p. 247 q. v. Vv. 1—4 conveniunt cum exemplo meo, vv. 5—8 Capella non vidit. Fuit Maximini et Maximi ut n. 4754.

4760 Columna alta m. 2, ambitus 2, litteris ex parte renovatis.

Capella *milliarios* p. 198 q. v. et puncta in fine versuum 1.13 pro recens additis habet; nescio an iure.

4761 Columna alta m. 2.32, ambitus 2.11, litteris aperte renovatis.

Capella *milliarios* p. 203 q. v. et puncta recens addita putat pleraque.

V. 1 IMI AC NOBILIS dispexit Capella, quae male mutata in IMP fortasse antea fuerunt *felicissi*MO cet.

4765 Columna alta m. 1.77, ambitus 1.85, litteris 0.08, ex parte renovatis.

Capella *milliarios* p. 234 q. v. Exemplum eius cum meo convenit.

4766 Columna alta m. 2.53, ambitus 1.8, litteris altis 0.1, renovatis.

Capella *milliarios* p. 159 q. v.

4768. 4769 Fragmenta duo composita alta sunt m. 2.54, ambitus 1.9, litterae altae 0.09.

Capella *milliarios* p. 159 q. v.

209 Bracarae, rep. c. a. 1880 ibi prope, ubi extat, *no jardim do palacete do Sr. Conselheiro Jeronymo Pimentel, esquina do Campo das Carvalheirus e rua da Sé;* columna alta m. 1.52, diametri 0.75. Litterae altae sunt m. 0.1, optimae et integrae. Superior columnae pars videtur consulto levigata esse.

imp . caesar . diui f.
a u g u s t u s
COS · X*iii imp. xx tri*B
POTEST *x x x i i i* I
PONTIF*e x m a x i*VVS
PATER·P*atriae* — p. C. 11/12
TVDE II

Descr. ex imagine photographa a Sarmento missa, in qua tamen desunt litterae marginis dextri. Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. LXIV qui invenit; Capella *milliarios* p. 252 q. v. et supplevit; Sarmento misit m. Febr. a. 1895 descriptam a Capella.

Suppletur nullo negotio ad exemplum tituli n. 4868.

V. 7 in cavo, quod formam habet tabellae ansatae, inscriptus est deleta fortasse scriptura quadam anteriore. De *Tude* vel *Tudae* oppido v. II p. 901.

---

210 Bracarae, columnae magnae pars inferior, alta m. 0.50, ambitus m. 2.16; litterae altae sunt m. 0.1 et dicuntur esse aetatis Augustae.

TIV
a bracar A · AVG
M · P · I

Sarmento et Bellino, qui repperit, miserunt descriptam.

Numerus I clare legitur neque quidquam deest pone eum.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] p. 212 [illegible]

[illegible] n. 212.

212 Bracarae, in platea *das Carvalheiras*; columna alta m. 1.8, diametri 0.6, litteris altis 0.1.

IMP . . .
FLAVIO · VAL
CONSTAN
TIO · P · F · NOBILIS
SIMO · CAES — p. C. 304/305?

Capella *milliarios* p. 218 q. v. et recte adnotat non esse titulum n. 4763, quem e Moreirae schedis desumpserat Levy. Quodsi ita esset, certe ego eum Bracarae vidissem.

V. 1 fortasse deest D · N. Est Constantii maioris, ut II 5239. 6237; unde Index p. 1110 corrigendus.

---

213 Bracarae, olim in atrio ecclesiae S. Sebastiani, iam in platea *das Carvalheiras*; cippus altus m. 1.6, diametri 0.41, litteris altis m. 0.1 malis, sed non renovatis.

IMP
GALERIO
VAL · MAXI
MIANO · IVN
P · F · NOBILIS — p. C. 304/305?
SIMO · CAES

Capella *milliarios* p. 215 q. v. et adnotat v. 4 non legi posse IN*victo*, sed esse IVN*iori*; quod extat C. VI 1138 VIII S. 17884. Cf. II 1082.

Arte lithographa expressa est in titulo libri Capellae.

213a Bracarae, columna inscripta ab utraque parte; *a* litteris altis m. 0.04, evanidis; *b* litteris magnis et rudibus, altis a m. 0.012.

a

d . n . fl . val . constantino
*triu*MPHATORI SEMPER
AVGVSTO ET D N
FLAVIO · IVL · CONSTAN
TIO NOBILISSI
MO CAESARI
*vi*CTORI · *per*PETVO
*semper a*VG*ust*·PONT·MAX· — p. C. 337?
*bracarau*GVSTA
MII XXXVI

b

d . n . fl . val .
constanti
NO VICTO
RI ET TRIVM
PHATORI
PERPEDVO
SEMPER
AVG

Sarmento et Bellino, qui repperit, miserunt descriptas, hic etiam ectypa, sed mala. Ectypum tituli *a* omnino legi nequit, in *b* V. 5 EƆ clare legitur, videtur autem ortum ex E et T litteris male iunctis.

a V. 7—9 lapide iterum inspecto cum cura ita legendos esse affirmat Bellino.

b Fortasse Constantini iunioris. De Valentiniano cogitavit Bellino.

214 Bracarae, in platea *das Carvalheiras*, columna humi iacens, quae videtur pro mensa fuisse in taberna quadam, alta m. 0.8, diametri 0.5, litteris 0.09.

imp . d . n . flavio val.
constantio
MAXIMO
VICTORI TRIVMHARI AVG — sic
DIVI CONS*tantini* M*axi*
MI FILIO DIVORVM FL*a*
VI IVLI CON*s*T*a*NT*i* ET //////
///////// ANI NEPOTI DIV*i* — p. C. 337 ss.
CLAVDI PRONEP*oti*

Capella *milliarios* p. 246 q. v. et recte comparavit cum n. 4844.

V. 4 ita male scriptum esse affirmat idem; v. 7. 8 Maximiani nomen utrum consulto erasum sit an casu perierit non indicat.

215 Bracarae, *na parede interior da sacristia do templo de Lapa*, fragmentum altum m. 0.40, latum 0.75, litteris altis m. 0.10.

CONSTANT
*a bra*CARA·AVG

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. VII.

216 Bracarae, *nas Carvalheiras*, cippus parvus, altus m. 0.64, ambitus 1.1, litteris altis 0.05, admodum evanidis.

DDN*n* V*a*L*e*NTIN*ian*
O ET EIVS FR*atri*
VA*lenti*
FORTISSI*mis*
PRINCIPIB*us*
SEMPER
AVGVSTI*s*

Capella *milliarios* p. 251 q. v. et una cum Albano Bellino summa cum cura legit. Sed tamen *et eius fratri* vocabula vix recte lecta crediderim. Supplementa versuum reliquorum Capella proposuit probabilia.

217 Bracarae, in horto consiliarii Hieronymi Pimentel, una cum n. 209, fragmentum miliarii.

a
TROPEV
AVIFIAIV

Bellino *inscr. de Braga* (1895) p. LXXXIV, qui a me interrogatus affirmat haec ita in lapide scripta esse.

Expecto ectypum; nam quae hic proponuntur sensu omnino carent.

III. VIA BRACARA AQVAS FLAVIAS p. 994.

n. 4774 = 4782 *Na venda dos Padrões, Codeçôso, Montealegre*, via Bracara Aquas Flavias; columna alta m. 2.18.

Capella *milliarios* p. 117 q. v.

Cum Alvares de Figueiredo nihil viderit praeter finem tituli M · P · | XLII (n. 4774), qui adhuc solus distinguitur, eodem autem loco Barros saec. XVI collocet Traiani titulum in eundem m. p. numerum desinentem (n. 4782), Capella putat post Ioh. de Barros tempora titulum consulto deletum esse praeter finem, qui superest; inde non diversum esse n. 4782 a Figueiredo non visum a n. 4774 non viso ab Ioh. de Barros. Quod concedo probabile esse, quamquam fieri potest ut hoc quoque loco plures eiusdem numeri miliarii fuerint.

4778 Extat *no logar de Antigo de Arcos, freguezia de Serrasquinhos*, columna alta m. 1.13, ambitus 2, litteris altis 0.12, pilae loco posita ad gradus scalae aedium *do lavrador Liberal.* Inter v. 3 et 4 foramen est factum temporibus noviciis, praeterea optime conservata.

V. 1. 2. 4 in. T littera altior est quam reliquae. V. 3. 5 numeri lineas habent superpositas. V. 4 et 5 extr. puncta sunt.

Capella *milliarios* p. 91 qui putat exemplum novicium esse accurate expressum e vetusto, quod fortasse periit.

4789 Extat ibi in *Villarandêlo*, in margine viae *de Torre de D. Chama* et *Valle Passos* ad Aquas Flavias, *na saída da povoação* prope coemeterium; cippus altus m. 1.45, diametri 0.45, litteris non bonis sed perspicuis.

Capella *milliarios* p. 154 q. v. Lacunae exempli vetusti explentur paene omnes; v. 5 incipit a voce NOBILISSIMO. Vidit ibi etiam Ioachim de Castro Lopo, qui misit descriptam Iosepho Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 118.

4790 Frustra indagavit Capella *milliarios* p. 155.

4791 Extat *na povoação de Possacos, Valle Passos, no topo de uma escada* in aedibus prope ecclesiam parochialem; cippus parvus, cuius mensurae non enotatae sunt.

Capella *milliarios* p. 235 q. v. et v. 1 . . . MAGNO tantum in lapide dispexit.

4795 Extat in *Villa Frade*, in atrio ecclesiae (*a ermida*) S. Marthae, *no muro baixo do alpendre*; columna alta m. 0.9, ambitus 1.4, litteris 0.1, malis et rudibus, sed non renovatis.

Capella *milliarios* p. 204 q. v.

V. 1 CAES vocabulum iam interiit.

218 In via Bracara Aquas Flavias, *no logar de Arcos, freguezia de Cervos, Boticas de Barroso*, columna alta m. 1.64, ambitus 1.68, litteris altis m. 0.1, non instauratis; pro poste sustinet verandam *do lavrador Santos.*

TI · CLAVDIVS *cae*
SAR · AVG · G*erma*
NICVS · PON*t. max*
IMP · V · COS *iii. trib.*
POT · III · P · *p. brac* — p. C. 43/44
AVG · . . . .

Capella *milliarios* p. 100 q. v.; Pinho Leal *Portugal antigo e moderno* s. v. *Cervos* male et imperfecte. Cf. n. 221. 222.

219 (= 4773) Extat *no logar da venda dos Padrões* (i. e. mansio miliariorum), *freguezia de Codeçoso*, columna alta m. 2.5, ambitus m. 1.67, litteris m. 0.1, inverse posita pro posti est *a uma varanda* indeque male habita.

IMP
. . . .
. . . F · DIVI · IVLI · NE*p*
. . . . COS · V · TRI · POT
BRAC · AVG — p. C. 32/33
. . . . . .

Capella *milliarios* p. 90 q. v.

Est sine dubio Tiberii; imperatoris praenomen falso ei tributum ut in titulis aliquot Africanis (C. VIII 685. 10018. 10023. 10492) in Hispania nondum inventum neque ab Alvares de Figueiredo, qui primus descripsit, adnotatum clare apparere affirmat Capella. Unde cum hic desit v. 2 ab illo visus miliarium est fortasse a n. 4773 diversum.

220 (= 4781) Extat *na veiga da Pastoria, entre Chaves e Boticas*, chiliom. 6 ad meridiem viae Bracara Aquas Flavias *por Serraquinhos* (unde Capella putat ramum viae per loca *Alturas Boticas Pastoria* fuisse Aquas Flavias, *milliarios* p. 56); columna alta m. 1.15, ambitus 1.81, litteris altis 0.1, magna ex parte iam evanidis, sed nunquam instauratis.

IMP · CAESAR
DIVI NERVAE *F*
TRAIANVS
AVG · GER*m. dacic*
PONTIF · MAX
TRIB·POT·VII·IMP·IV *cos. v* — p. C. 103
AQVIS · *FLAVIS*
M · P · *IV*

Capella *milliarios* p. 116 q. v.

Quae saec. XVI Barros vidit, nunc vero desiderantur in lapide, dedi litteris inclinatis.

221 (= 4771) Extat in *Sangunhédo*, *freguezia de Codeçoso*, *Montealegre*; columna alta circiter m. 2.

TI · CLAVDIVS · CAESAR
AVG · GERMANICVS
PONT·MAX · IMP ·V·COS·III
trib · *p*OT · III · P · P · BRAC p. C. 43/44
AVG · XXXV

Capella *milliarios* p. 98 q. v.

Vv. in exemplo Alvaris de Figueiredo a me repetito aliter divisi et minora quaedam non recte descripta sunt.

---

222 In situ dicto *o monte do Crasto*, ad ripam sinistram fluvii *Rabagão* qui cum *Cavado* confluit, *freguezia de Codeçóso*, nuper comparuit columna alta m. 2.4, diametri 0.57, litteris altis m. 1.

TI · CLAVDIVS · CAESAR
AVG · GERMANICVS
PONT · MAX · IMP · V · COS
III·TRIB · POT·III · P·P·BRAC p. C. 43/44
AVG · XXXVIII

Capella *milliarios* p. 99 q. v.

Gemella est n. 221 (= 4771).

---

223 *Possacos*, *Valle de Passos*, in via Aquas Flavias, iuxta pontem *de Valdetelhas* (cf. n. 4788); cippus parvus, cuius mensurae non indicantur.

IMP · CA . .
C ·VAL · MA .
SIMIANO · P
F · AVG p. C. 304/305?

Capella *milliarios* p. 212 qui non vidit, sed accepit descriptam a canonico Cardoso, professore seminarii Vimaranensis. Cf. n. 211.

223 a Reperta a. 1895 *nos Possacos*, chiliom. 4 a *Valpaços* (s. *Valle de Passos*); extat ibi in fundamentis domus alicuius in platea *das Duas Fontes*, cippus sive columna ex lapide granito, alta m. 0.98, ambitus m. 0.72.

D N
F L A
V I O
DALM
5 ATIO
BIALISSI — p. C. 335/337
MO CESA
RI

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 323 acceptam a Ioachimo de Castro Lopo.

V. 4 *Dalmatio* non Delmatio et 7 *Cesari* non offendunt. Dalmatii titulus primus hic ex Hispaniis innotescit.

V. 6 ita legi, non BEATISSIMO nec BIATISSIMO, affirmat Leite, L enim claram esse et formae eiusdem atque reliquae L huius tituli. Unde lapicida videtur confudisse titulos *beatissimo Augusto* et *nobilissimo Caesari*, quos legi in titulis Delmatii CIL X 8015 (*be[a]tissimo Aug. nobilissimo Caes.*) XII 5505 (*nob. Caes.*) observavit Leite; qui tamen praetulit *biatissimo.*

IV. VIA BRACARA ASTVRICAM ALTERA p. 994.

n. 6214 Iam est in museo Vimaranensi, columna alta m. 1.53, ambitus 1.32, litteris altis m. 0.1, intactis.

Capella *milliarios* p. 118 q. v.

V. 4 extr. IMP · IIII in lapide est, ut expectaveris. Traiani a. 103 esse apparet.

Videtur esse testimonium unicum adhuc extans viae Bracara per Vimaranum (*Guimaraens*) Aquas Flavias in itinerario Antoniniano non indicatae; quae enim ibi indicatur ibat per *Barroso* oppidum (Cap.).

V. VIA BRACARA ASTVRICAM TERTIA p. 994.

n. 4801 Extat ibi, *no sitio do ribeiro de Cabaninhas, freguezia de Chorense, Terras de Bouro*; columna infra imminuta, alta m. 1.8, diametri 0.63, litteris altis 0.09, intactis.

Capella *milliarios* p. 144 q. v. et exempla vetusta ad archetypum passim correxit.

V. 5 PART, 7 PIO · FEL · AVG, 10 PONTIFICI, 13. 14 A BRACARA . . . M · P | XV . . . . in lapide esse idem affirmat; illud PIO · III · FEL nec hic nec in

titulo n. 4837 adnotatum a Sibelo se vidisse, n. 4842 autem, qui est ab altera parte portellae in Hispania, prorsus oblitteratum esse. Lectio hominis prorsus indocti confirmationem desiderat neque vero videtur prorsus abicienda esse.

4804 Extat *no sitio dos Lagêdos*, *Chorense*, *Terras do Bouro*; columna mutila alta m. 1.9, ambitus 1.93, litteris altis m. 0.09, non restauratis, sed musco tectis et paene evanidis.

Est miliarium M. Aurelii Antonini Pii Felicis a. 214 ut n. 4801.

Capella *milliarios* p. 146 q. v. et multo plura descripsit quam antiquiores. Numerus m. p. $\overline{\text{XVIIII}}$ perspicuus est.

4805 Extat ibi, prope *a aldeia de Travassos*, *Villar*, *Terras de Bouro;* cippus mutilatus, altus m. 1.73, diametri 0.6, litteris inaequalibus, ex parte evanidis.

Capella *milliarios* p. 160 q. v. Recte omnino descripserunt antiquiores.

4809 Extat ibi, *no logar de Sá*, *Covide*, *Terras de Bouro*; columna in basim crucis conversa, mensurae non indicantur; litterae, praesertim a parte sinistra, evanidae.

Capella *milliarios* p. 185 q. v. et lectionem antiquiorum comprobavit.

4812 Extat *no logar de Covide*; fragmentum columnae, *serva de supporte a um alpendre de corte de cabras do lavrador Dias de Sá*, *na rua da Carreira*; mensurae non indicantur.

Capella *milliarios* p. 186 q. v. Superest tantum pars media vv. 3—10, quae demonstrat non diversam esse a n. 4809.

4813 Extat *no Campo do Gerez*, basis crucis (*do cruzeiro*), litteris renovatis omnibus.

Capella *milliarios* p. 255 q. v. et textum novicium opposuit veteri, quem restituere conatus est secundum exempla reliqua titulorum Traiani Decii non infrequentia.

4815 Extat circiter m. 200 a cruce (*o cruzeiro*) *do Campo do Gerez* versus septentriones, cippus altus m. 1.6, ambitus 1.75, litteris altis m. 0.08, malis.

Capella *milliarios* p. 260 q. v. et putat esse exemplum novicium, quod vetustum aliquod mutilum male imitetur, nisi omnino fictum sit.

V. 1. 2 IMP CAES · C · IC | AED · M · I · IS in lapide esse testatur idem.

4816 Extat in situ dicto *bouça do Gavido*, *Campo do Gerez*, *Terras de Bouro*; columna alta m. 2.1, ambitus 1.5, litteris altis 0.08.

Capella *milliarios* p. 174 q. v. V. 6 PROCO*s*, 10 *i*VENTVT*is*, 13 VALERINO e lapide enotavit Capella; sed tamen fuisse putandum est VALERINO.

4821 Extat ibi, *no sitio do Bico da Geira*, *Campo do Gerez*, *Terras de Bouro*; columna alta m. 2.35, ambitus 2.5, litteris altis 0.1, intactis.

Capella *milliarios* p. 129 q. v. et omnia ita in lapide esse testatur ut dedit Argote; numeris ubique superpositas esse lineas.

4823 Extat *no Bico da Geira*, columna alta m. 2.24, ambitus 2, litteris altis 0.08.

Capella *milliarios* p. 187 q. v. Argotii exemplum, quod dedi, initia versuum omisit et versus interdum non recte divisit.

V. 1. 2 MES|SO · QVINTO in lapide esse affirmat Capella pro MES|SIO · QVINTO.

V. 3 Invicti cognomen deest hic ut in n. 4833. 4835.

V. 6 *pro cos* .... I · COS · II · P · P V. 8 numerus m. p. interiit.

4826 Extat in situ dicto *Volta do Côvo*, *Campo do Gerez*, *Terras de Bouro*, sed divisa in partes duas, altas m. 1.45 et 1.1, ambitus 2.15 et 1.94, litteris altis 0.09, magna ex parte evanidis.

Capella *milliarios* p. 176 q. v. imminutam, si modo eadem est.

V. 1 extr. 2 fuit MAX*imi*|NVS *p* F AVG, 4 IMP · VII, 14 ... VALERINO · LE ....

4827 Extat *na Volta do Côvo*; columna alta m. 1.25, ambitus 1.91, litteris altis 0.08, malis, sed perspicuis.

Capella *milliarios* p. 239 q. v. V. 5 FLORENTISSI (ET vocabulum non est in lapide), 7 B R P NATO, 8 MXXXII in lapide esse testatur idem.

4829 Extat *no sitio da Albergaria á Ponte Feia*, columna alta m. 2.5, ambitus 1.87, litteris 0.07.

Capella *milliarios* p. 199 q. v. Argotii exemplum suppletur.

V. CARIN · PIO · F Capella in lapide esse affirmat, qui nomen Carini ex Cari factum esse suspicatur.

4830 Extat *no sitio da Albergaria á Ponte Feia*, columna alta m. 1.77, ambitus 2.3, litteris 0.11 ad 0.08, rudibus et inaequalibus, instauratis imperite.

Capella *milliarios* p. 193 q. v. Argotii exemplum in paucis emendatur.

V. 1 TACI, 3 POTES, 4 ... IS · PAT · PAT · PROCONS in lapide esse affirmat Capella. Genetivus tribuniciae potestatis legitur etiam in aliis titulis Taciti Hispanis, n. 4635. 4636. 4638.

4831 Extat ibi, in situ dicto *a Albergaria á Ponte Feia*; fragmentum columnae altum m. 1.1, ambitus 1.8, litteris altis m. 0.09, evanidis.

Capella *milliarios* p. 177 q. v. et haec enotavit D · N · IM*p* | ... NI PF AVG CVR ... | .. Q DECIO VALERINO | .... | ....

4832 Extat *no sitio da Albergaria á Ponte Feia*, cippus rudis altus m. 0.98, ambitus 1.76, litteris altis partim 0.14.

Capella *milliarios* p. 205 q. v. Quae ex Argotii exemplo malo erui coniectura, iam probantur.

V. 1 extr. C ...., 2 MARC ......, 3 CARINO, 5 PRINC ...., 6 interiit.

4833 Extat *no sitio da Albergaria á Ponte Feia*, columna alta m. 1.97, ambitus 1.75, litteris 0.08.

Capella *milliarios* p. 187 q. v. Argotii exemplum, quod dedi, emendatur.

V. 2. 3 QVINTO · TRA|IANO, V. 6 ... OC · IIII · COS · II est in lapide.

4834 Extat *na Portella do Homem*, *fronteira do Gerez*; columna integra, alta m. 2.12, ambitus 2.6, litteris altis 0.08, vix instauratis.

Capella *milliarios* p. 178 q. v. Corriguntur et explentur lacunae et mendae exempli Argotii ita:

V. 1 extr. 2 MAXI|MINVS · P · F, 3 MAX · SARM, 4 TRIB · POT · V IMP · VII et PRO|COS, 7 MAX · DAC · MAX · SARM · MAX, 8 PRINCEPS IVVENTVTIS FILIVS, 9 IVLI, 10 P · F · AVG · CVRANTE QVIN, 11 TO DECIO VALERINO · LEG · AVGG, 12. 13 A BRaC avg | .. XX .....

Adnotat Capella ad hunc titulum v. 11 cognomen legati ita VALERINO, non VALERINO clare scriptum esse nec magis in reliquis titulis, qui idem nomen exhibent, vestigia A litterae apparere. Quod sane perquam mirum est.

4835 Extat *na Portella do Homem*, columna alta m. 1.95, ambitus 2.3, litteris altis 0.08.

Capella *milliarios* p. 188 q. v. Argotii exemplum in paucis tantum peccat.

V. 4 TRI·POT, V. 5 PROC·IIII·COS·II, V. 6 XXX.... in lapide est.

4837 Extat *na Portella do Homem*, *fronteira do Gerez*; columna alta m. 2.5, ambitus 1.85, litteris altis 0.09, intactis.

Est miliarium M. Aurelii Antonini Pii Felicis a. 214 ut n. 4801.

Capella *milliarios* p. 147 q. v. et adnotat initia versuum omnium detrita esse.

V. 9 GERMANICO · MAX, omissus ab antiquioribus, est in lapide.

4839 Extat ibi, *no sitio da Portella do Homem*, *fronteira do Gerez*, *estrada da Geira*; columna alta m. 2.6, ambitus 2.19, litteris altis 0.09, intactis.

Capella *milliarios* p. 131 q. v. et probat, quod conieci, miliarium esse Hadriani a. 134/135, ut n. 4821. 4825; sed TRAIANO vocabulum, quod v. 2 posuit Argotii auctor, non extare. Numero milium XXXIIII linea superposita est.

4840 Extat *na Portella do Homem*, fragmentum columnae altum 0.86, ambitus 1.95, litteris 0.14.

Capella *milliarios* p. 237 q. v. et v. 1 ante AVGVSTO vocabulum nihil dispexit; SEMper, quod Argotii auctor dedit, iam non extat.

4841 Extat ibi, *no sitio das Mouroãs*, *além da fonteira pela Portella do Homem*, *estrada da Geira*; fragmentum columnae altum m. 1.2, diametri 0.52, litteris altis 0.1, perspicuis.

Est titulus Hadriani a. 134/135 integer m. p. XXXV.

Capella *milliarios* p. 131 q. v. et adnotat hic quoque v. 5 clare apparere COS · IIII pro COS · III, quod exigitur, ut n. 229 (= 4806). Lineae numeris superpositae non sunt. Corrigitur inde exemplum Sibeli malum.

4842. 4843 a Sibelo solo visas interiisse affirmat

Capella *milliarios* p. 148, si modo unquam extiterint neque errore ab illo repetitae sint ex n. 4848.

4844 Extat ibi, *no sitio da Pala falsa*, *Mouroãs*, *Riocaldo* in Callaecia; columna alta m. 2.22, ambitus 1.82, litteris altis 0.1 malis, ex parte re

Capella *milliarios* p. 230 q. v. Miserat etiam Sarmento. Exemplum Argotii in paucis emendatur.

V. 1—2 in fine mutili ab Argotii auctore videntur expleti esse, v. 3 omisit supplere VICTOri *ac*. V. 5. 6 CONSTA|NTINI. 7. 8 DIVORVM FLAVII CON|STANTI, 9 *di*VI CLAVDII 10 ... MMPASVS ... VII ex renovatione imperita.

4848 Extat *no sitio das Mouroãs*, in parte Callaeca viae *do Gerez*; columna alta m. 1.95, diametri 0.53, litteris altis m. 0.08.

Est miliarium M. Antonini Augusti Pii Felicis a. 214 ut n. 4801.

Capella *milliarios* p. 148 q. v.

224 (= 4798) In situ quodam supra *á freguezia de Villela, Amares* dicto, iacet ad marginem viae in loco deserto, fragmentum columnae inferius altum m. 1.3, diametri 0.5, litteris altis m. 0.08.

. . . .
C · CALPETANO . . . . .
QVIRINALE · *ualerio*
FESTO · LEG · AVG . . .
A BRACARA
M · P · XIII

Capella *milliarios* p. 105 q. v. et propter locum a Sibelo indicatum eundem putat atque n. 4798, in quo ille vix litteras duas dispexit. Nisi forte potius est n. 4799, ut observavit etiam Capella, qui olim plenior fuisse potest. Tituli Titi Domitianique similes extant in regionibus illis non pauci.

---

225 *No sitio de Lampaças, Balança, Terras de Bouro*; fragmentum columnae altum m. 1.28, diametri 0.75, litteris altis 0.12.

/// INVIC
P · M · T · P
A BR // XV

Capella *milliarios* p. 247 q. v. et omnino diversam dicit a n. 4800, quae ibidem dicitur extitisse. Fuit fortasse Cari aut Carini, ut n. 4785 al.

---

226 *No sitio do ribeiro de Cabaninhas, Terras de Bouro, Geira*; columna alta m. 2.5, diametri 0.5, litteris altis 0.1.

IMP · CAES · G
MES · Q · TRA*iano*
DECIO · INVIC*to*
P · F · AVG · PONT
MAX · TRIB · POT
PROCOS · IIII
COS · II · P · P · A BR*ac* p. C. 250
M · P · XVII

Capella *milliarios* p. 184 q. v. et supplevit.

227 *No sitio do ribeirinho de Cabaninhas*, columna alta m. 2.6, ambitus 2.3, litteris altis m. 0.1, bene conservatis.

IMP · CAES
M · AVR · CARO
P·F·INVICTO
AVG · P · M · T · P ·
COS · II · P · P — p. C. 283
. . . .

Capella *milliarios* p. 198 q. v.

---

228 (= 4803) *Extat no sitio dos Lagêdos, freguezia de Chorense, Terras de Bouro*; columna alta m. 1.4, ambitus 1.82, litteris altis m. 0.08.

iMP · ttTO CAESARE
DIVI VESPASIANI F
VESPASIANO AVG
PONT · MAX · TRIB · POT
VIIII · IMP · XV · P · P · COS
VIII · CAES DIVI VES
PASIAN F ////////////////// — p. C. 80
COS · VII VIA NOVA
G · CALPETANO · RANTIO
QVIRINALE · VALERIO
FESTO · LEG · AVG · PROPR
ABRAC · M · P · XIX

Capella *milliarios* p. 106 q. v.

Quae in exemplo vetustiore supplevimus exemplo hoc novo probantur in lapide esse pleraque, ut consentaneum est.

V. 6 post VIII locum non esse *et* particulae affirmat Capella. V. 8 loco non solito *via nova* vocabula in lapide sunt; lacunam indicaverat exemplum vetustum. Puncta non ubique observavit Capella.

---

229 (= 4806) Extat *no sitio da Hervosa, Chamoim, Terras de Bouro, estrada da Geira*; columna alta m. 1.7, ambitus 2.16, litteris altis 0.11, paene evanidis.

. . . .
. . . .
PF AVG . . . . . MAX
. . . POTEST · XIIX
COS IIII . . . . — p. C. 134/135
. BRACAR . . . .
. . XXII

Capella *milliarios* p. 128 q. v.

Exemplum vetustum et interpolatum Hadriani fuisse ut n. 4871 recte

statuit Capella, qui v. 5 numerum III requiri perspexit; sed numerum perspicuum esse ut in n. 4841.

PF litterae ad marginem v. 3 eidem pertinere visae sunt ad titulum imperatoris alicuius recentioris insculpi coeptum, sed non perfectum, in miliario vetusto.

230 *No sitio dos Esporões*, *Chamoim* (cf. n. 4806), *Terras de Bouro*; columna, cuius mensurae non indicantur, litteris malis; interiit.

. . . . .
IM CAVIO
IVLIO CONSTA
NTINO A
SS
. . . III

Capella *milliarios* p. 260 q. v. et putat exemplum novicium esse ex vetusto fortasse male expressum, nisi fictum omnino; similiter ut n. 4815. Sed subest omnino titulus genuinus, fortasse male habitus a restitutore.

231 (= 4820) Extat *na Volta do Cóvo*, *Campo de Gerez*; columna alta m. 1.77, ambitus 1.85, litteris 0.08, partim evanidis.

D · N
VICTO*ri*
AC TRIVM*fa*
TORI · SEM*per* INVI*cto aug*
MAXIMO MAG
NENTIO TE*rra*
MARIQVE *victori* — p. C. 350—353

Capella *milliarios* p. 236 q. v., unde emendantur exempla prorsus imperfecta, quae olim exhibui.

V. 4 Capella adnotat exhibere se ea, quae in lapide sibi visus sit distinguere ante multos annos, ignarus tum rei epigraphicae; sed fortasse legendum, quod exigatur, SEM*per* AVG.

232 (= 4822) Extat *no sitio do Bico da Geira*, columna alta m. 2.12, ambitus 2.3, litteris 0.1 malis et rudibus.

IMP CAES
M · AVR . . . . . .
CARO . . . . . .
AVG . . . . . . — p. C. 283
M · P . . . .

Capella *milliarios* p. 199 q. v.

Argotii exemplum imperfectum quod ut Carini crederem me induxit iam emendatur.

233 (= 4825) Extat ibi, *no sitio da Volta do Côvo, Campo de Gerez, Terras de Bouro, estrada da Geira*, ubi adhuc decem columnae miliariae cernuntur; columna alta m. 2.35, ambitus 2.12, litteris altis 0.1, perspicuis paene omnibus.

IMP · CAESARI
TRAIANO · HADRI*ano*
AVG
PONTIF · MAX
TRIB · POTEST · XIIX
COS · III · P · P · p. C. 134/135
A BRACARA
M · P · XXXII

Capella *milliarios* p. 130 q. v.

Exempla vetustiora manca et imperfecta inde supplentur et emendantur.

---

234 *Na Volta do Côvo*, columna non magna, alta m. 1.7, ambitus 1.92, litteris altis 0.1, non bonis.

IMP . . . .
MARCI AV . . . .
. . . .
. . . POT·III COS////
. . . . RAAVG
M · P · XXXII

Capella *milliarios* p. 250 q. v. et fortasse Cari fuisse iudicavit.

---

235 *No sitio da Albergaria á Ponte Feia*, fragmentum columnae altum m. 0.88, ambitus 1.87, litteris altis 0.1, ex parte evanidis.

d N · GAL · *c*AL
MXIMIAN . . . .
INVICTO · NOBI
LISSIMO · CES p. C. 304/305
ARI

Capella *milliarios* p. 216 q. v. et miratus est ab Argotii auctore omissum esse.

V. 1 D · N, non IMP fuisse, v. 4 in Caesaris vocabulo deesse A litteram, nisi cum E littera conexa fuerit, idem adnotat.

236 (= 4838) **Extat ibi, *na Portella do Homem*, *fronteira do Gerez*; columna alta m. 1.66, ambitus 1.9, litteris altis m. 0.08, intactis.**

IMP · TITO · CAESARE · DIVI
VESP · F · VESPASIANO AVG
PON$\overline{\text{T}}$ · MAX · TRIB · POT $\overline{\text{IX}}$
IMP · $\overline{\text{XV}}$ · P · P · COS · $\overline{\text{VIII}}$
CAESARE · DIVI · VESP · F
////////// · COS · VII p. C. 80
C CALPETANO · RANTIO
QVIRINALE · VALERIO
FESTO · LEG · AVG · PRO PR
VIA · NOVA · ABRAC
M · P · XXXIIII

Capella *milliarios* p. 107 q. v. seque affirmat in punctis vel ponendis vel omittendis, item in lineis, quae numeris superpositae sunt, lapidem ubique expressisse; titulum enim perspicuum esse et optime servatum.

V. 5 in. aut 4 extr. *et* nunquam fuit; ut in praecedente n. 228 = 4803.

V. 6 Domitiani nomen erasum nulla reliquit vestigia.

---

237 *Na Portella do Homem*, **fragmentum columnae altum m. 1.48, ambitus 1.97, litteris altis 0.11, evanidis.**

IMP . . . .
. . . . CAESAR
. . . . TES . .
P · P · COS · III
A B R A C A . . .
M · P · XXXI /////

Capella *milliarios* p. 250 q. v. et fortasse Nervae fuisse iudicavit, diversum a n. 4839.

---

238 *Na Portella do Homem*, fragmentum columnae rude. Mensurae non indicantur.

IMP . . . .
MAXI
MO CÆS

Capella *milliarios* p. 250 q. v.

239 *Nas Mouroãs*, in parte Callaeca *de Gerez*, fragmenta duo eiusdem columnae, altae m. 1.92, diametri 0.55, litteris altis 0.14.

IMP CA . . . .
M A R C O
A V R E L I O

. . . .
M · P · XXX//////

Capella *milliarios* p. 249 q. v. et adnotat pertinere ad m. p. XXXV. Fortasse Carini, ut n. 4829.

240 *Nas Mouroãs*, fragmentum altum m. 0.7.

. . . . . . S D N
MAXIMIN .
. . . .
. . . .
. . . .

Capella *milliarios* p. 249 q. v. et adnotat pertinere ad m. p. XXXV. Fortasse Maximini et Maximi.

241 *Nas Mouroãs*, fragmentum columnae altum m. 0.9, diametri 0.49, litteris altis 0.1.

CAES · C
FORTIS
. . . . .
. . . . .
. . . . .

Capella *milliarios* p. 249 q. v. et adnotat pertinere ad m. p. XXXV.

242. 243 *Nas Mouroãs*, fragmenta duo non eiusdem lapidis, alterum diametri m. 0.65, alterum altum m. 1.3, diametri 0.48.

242 DOMI . . . . . .
DIVI . . . . .

243 . . . . ◊ AVg
. . XXVI

Capella *milliarios* p. 249 q. v. et adnotat pertinere ad m. p. XXXVI.

VI. VIA BRACARA ASTVRICAM QVARTA p. 995.

n. 4869 Extat in via Bracara Tudas in *Prado* vico prope aedes Doctoris Lima, fragmentum altum m. 0.63, imminutum, sed litteris perspicuis, quae nunquam instauratae sunt, altis m. 0.1.

V. 2 F · DIVI certa sunt; v. 6 prorsus evanuit.

Capella *milliarios* p. 89 q. v.

4870 Extat ibi, in vico *Bretiandios* (sic Capella pro *Bertiandios* antiquiorum) in horto praedii comitis eiusdem nominis; columna alta m. 2.5, litteris altis m. 0.1, ex parte renovatis.

Capella *milliarios* p. 173 q. v. V. 3 MX · DAC · MAX · SARMTIC, 4 MX 5 extr. PROCOS · ET, 6 MXIMINVS (? sic Capella), 7 MX, 8 MX · S . . M · MX, 9 IVENTVTIS, 12 PONTES TEMPORIS 13 VETVSTATE COLLAP 14 SOS · RESTITVERVNT 16 PR · PR · ÆE (sic Capella) in lapide sunt.

Restituenda ad exemplum n. 4756; quatenus qui restituit mutaverit incertum.

4871 Extat ibi, *no terreiro da casa do Antepaço*, in suburbio ex adverso oppidi *Ponte do Lima* in via Bracara Tudas, columna alta m. 2.2, ambitus 1.98, litteris renovatis.

Capella *milliarios* p. 128 q. v. et adnotat instauratorem puncta aliquot neglexisse, de suo autem addidisse vv. 1—4 extremis. V. 1 TRAIANO in lapide est, errore typothetae supra corruptum in TRAINO.

4872 Extat *no terreiro da casa do Antepaço*, *Ponte do Lima*, via Bracara Tudas; columna alta m. 2.37, ambitus 2.2, litteris instauratis post exemplum ab Alvares de Figueiredo sumptum.

Capella *milliarios* p. 142 q. v. et correxit mendas exempli vetusti, quae non sunt in lapide, v. 1 CAES, PII 2 NEP 7 FEL 14 IMP · III. Est M. Aurelii Antonini Pii Felicis a. 214. Mendas instaurationis noviciae non adscripsi.

4873 Extat *no terreiro da casa do Antepaço*, *Ponte do Lima*, columna alta m. 2.4, ambitus 2.12, litteris imperite instauratis omnibus.

Capella *milliarios* p. 259 q. v. et textum renovatum opposuit vetusto, quem restituit.

4874 Extat *na freguezia da Correlhan*, *Ponte do Lima*, fragmenta duo columnae altae m. 2.6, litteris altis 0.1.

Capella *milliarios* p. 171 q. v. et ex lapide correxit v. 5 PRO 6 AXS 14 CIO LEG. Restituitur facile ad exemplum n. 4756.

4875 Extat Valentiae ad Minium, columna alta m. 2.15, diametri 0.54.

V. 5 extr. punctum est.

Capella *milliarios* p. 98 q. v.

4744. 4745 Huc pertinent miliarii, qui extant *na Aldea das Antas*, *na capella de S. Bartholomeu.*

6225 = 4744 Extat *no alpendre da capella de S. Bartholomeu das Antas*, *Rubiães*, *Coura*; columna alta m. 1.6, ambitus 1.9, litteris 0.1, bonis, non renovatis.

Capella *milliarios* p. 235 q. v. Exemplum eius cum Sarmenti convenit.

6226 Extat *no atrio da capella de S. Bartholomeu das Antas*, *Rubiães*, *Coura*; columna alta m. 1.9, litteris altis m. 0.1.

Capella *milliarios* p. 111 q. v. et adnotat, puncta adesse vv. 3. 4. 6, et v. 6 numerum esse XXXVI, non XXXV, ut Sarmento dederat.

6228 Extat una cum n. 6226, fragmentum columnae altum m. 1.53, ambitus 2.23, litteris altis 0.09.

Capella *milliarios* p. 172 q. v. In exemplo, quod Sarmento mihi miserat, excidit v. 3 MAX · SARM · MAX · PONT. Reliqua conveniunt.

244 In via Bracara Tudas, *no logar do Castro*, *freguezia de Rubiães*, *Coura*; columna alta m. 1.48, ambitus m. 1.69, litteris bonis, altis m. 0.1.

IMP · CAESAR · DIVI
F · AVG · PONT · MAXI
MVS · IMP · XX · CON
SVL · XIIII · TRIB · POT
XXXIV · PATER · PATRI*ae* p. C. 11/12
A BRAC · XXX

Capella *milliarios* p. 83 qui repperit m. Iulio a. 1894; accepi etiam a Sarmento. Eiusdem anni atque n. 4868, qui ad eandem viam pertinet. Cf. etiam n. 6215 (p. 994).

245 *Rubiães*, *Coura*, in atrio ecclesiae, reperta ibi a. 1893, pertinet ad viam Bracara Tudas; columna mutata in sarcophagum, alta m. 2.14, diametri 0.63, litteris altis 0.09, intactis.

IMP CAES · DIVI · SE
DIVI MARCI ANT
DIVI ANTONINI
DIVI HADRIANI ABNEP
DIVI TRAIANI
DIVI NERVAE AD
M · AVRELIO A*nt* O
PART · MAX
BRIT · MAX
GERMANIC ·
PONTIFICI · M
TRIB · POT p. C. 214
COS · IIII · P P
A BRACA
. . . . .

Capella *milliarios* p. 143 q. v. et descripsit accurate, affirmans puncta deesse pleraque.

Suppletur nullo negotio ad exemplum tituli n. 4872.

246 *No logar de Crasto* (sive *do Castro*, cf. n. 244), *Rubiães*, *Coura*, *serve de espeque á um parreiral* prope domum Casparis Teixeira, domini loci; columna alta m. 2, ambitus 1.6, litteris 0.09, perspicuis.

D N
VALENTINIANO
VICTORI HAC
TRIVMPHA
TORI PERPET*uo*
SEMPER
AVGVSTO

Capella *milliarios* p. 243 q. v.; accepi etiam a Sarmento, cui rescripsi haerendum non esse in *hac* scriptura pro *ac* iam inde a saec. III interdum obvia.

---

247 *No logar de Fonte de Olho*, *S. Martinho*, *Coura*; columna alta m. 1.3, ambitus 1.52, litteris 0.61, paene omnino evanidis.

D N
MAGNO
*mag*NEN*ti*O
. . . . . .
. . . . . .

Capella *milliarios* p. 248 q. v.

---

248 *Na Labruja*, *Ponte do Lima*, *no logar de Espinheiro*, pro pila portae in domo agricolae alicuius; columna alta m. 2, ambitus 1.25, litteris altis 0.1, claris, non renovatis.

. . . . . .
FLAV
STANT . .
FILIO
I · ET · VA . .
. . . .
. . . .
. . . .
. XVI

Capella *milliarios* p. 248 q. v.
Constantii maioris vel Constantis, ut n. 6209 = 4742.

VII. VIAE CONVENTVS CLVNIENSIS p. 997.

249 *Nava de Mena* (*prov. de Burgos*, circa limites provinciarum de *Alava*, *Vizcaya* et *Santandér*), in domo Iosephi Maria Angulo, Tarribae, quod est suburbium Navae. Ibi dicitur repertum esse iuxta angulum viae, quae conducit Valmasedam, et itineris vetusti, quod prope montes *de la Ordunte* ducit per *Lanzas agudas* et *Carranza de las Encartaciones* ad vallem *de Otañes* et aestuarium de *Bruzamar* portumque *de Castro Urdiales* (Flaviobriga). Fragmentum altum est m. 1.15 et eiusdem ambitus.

G MESSIO
NO DECIO
CTO AVG
ESTATIS III a. 251
OS III P · P

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 78 descriptum a Francisco de Novales. Non multum distabat n. 4886, quod ibi, *en Santecilla*, extare affirmat Novales.

---

250. 251 *San Esteban de Gormaz* prope Uxamam, in via Clunia Uxamam, chiliom. 3 ab oppido versus orientem, ex adverso pistrini q. d. *el Molino de los Ojos*, rep. a. 1885, columna miliaria bis inscripta. Titulus vetustior, altus m. 0.56, latus 0.58, videtur consulto deletus esse; recentior in columna inversa altus est m. 0.38, latus 0.58.

250
D · N
IMP · cAES...
AVR . . . . .
. . . TO · AVG
P M TRIB P P
COS·PROC... p. C. 282/285
. . . .

251
D N
FLAVIO VAL
CONSTANTIO p. C. 294/304
NOBB CAESS sic

Descripsi ex ectypis missis a Nicolao Rabal; Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 131 inscriptionem priorem solam acceptam a P. Narcisso Hergueta, et iterum ibid. XXIII 1893 p. 271 ambas ex ectypis.

n. 250 Ectypum paene inutile Fita, qui recte videtur legisse, Caro vel Carino tribuit, probabiliter. n. 251 Ectypum perspicuum; v. 4 clare ita scriptus est, quamquam contra usum, quo litteris finalibus geminatis duo Caesares solent indicari.

252 *San Esteban de Gormaz* prope Uxamam, rep. a. 1885 una cum n. 250. 251; lapidis pars inscripta alta est m. 0.59, lata 0.57, litteris malis, altis circiter m. 0.05.

. . OBI . . .
O . . . . . ERIO
VAL maXSIM
IANO PF INVIC
TO AVG PON MA
X TRIB P P P CONS
V PROCON . . . — p. C. 305/6
. . . .

Descripsi ex ectypis missis a Nicolao Rabal; Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 131 acceptam a P. Narcisso Hergueta et iterum XXIII 1893 p. 271 ex ectypis.

Fita initio supplevit [*d. n. n*]*obi*[*lissim*]*o Caes*(*ari*) *Ga*]*lerio* cet.; sed fuit fortasse [*principi f*]*o*[*rtissim*]*o* vel similia. Nam v. 1 in ectypo non distinguitur. V. 2 in. O in ectypo non apparet. Etiam reliqua ex parte vix distinguuntur; sed puto Fitam recte omnino legisse. V. 5 PON tantum distinguo, non PON.

Tituli Galerii Valerii Maximiani Augusti sunt rarissimi.

XI. VIAE A CARTHAGINE NOVA EXEVNTES p. 998.

253 *Huelves*, quae est mansio viae ferreae a *Tarancón* ad Concam (*Cuenca*) — olim fortasse Olbiis dicta in itinerariis —, ubi via Romana viam ferream secat (prodierunt ibi antiquitates variae, cf. Madoz v. *Huelves*), in praediis Comitis *de Vigo* reperta est a. 1892 columna miliaria alta m. 1.17, diametri m. 0.61, litteris altis versu 1 m. 0.10, versibus reliquis m. 0.06; academiae historicae Matritensi donavit Comes *de Vigo*.

IMP · NERVA
CAESAR · AVG
TRAIANVS · GERM
PONTIF · MAX · TRIB
POTEST · II · COS · II — p. C. 98/99
P · P · RESTITVIT

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 248 et melius ibidem p. 533.

Similes, sed paullo aliter conceptae sunt inscriptiones miliariorum viae alicuius eodem anno a Traiano factae et restitutae a Castulone versus septentriones (II 4933. 4934). Unde probabile redditur, miliarium hoc pertinuisse ad eiusdem viae partem a Libisosa fortasse per interiora Celtiberiae tendentem versus Bilbilim et Caesaraugustam, hucusque prorsus ignotam.

XIa. VIA INSVLAE BALEARIS MINORIS.

253a In praedio *Alcaidús* insulae Balearis minoris, cum submoveretur pars viae antiquae, dictae *el camino viejo*, a Magone versus *Alayor* repertus est a. 1892 cippus (*un paralelepipedo bastante regular*) altus m. 1.70, latus 0.70, crassus 0.40; litteris altis m. 0.08, non profundis. Mercadal servat domi *en San Cristóbal.*

IMP · CAES · NER
VA · TRAIANVS
AVG · GER · P · P
REFECIT — p. C. 98—102

Franciscus Camps Mercadal *Revista de Menorca* 1896 p. 38, qui observat cippum repertum loco aeque distante a Magone et a Iamone (*Ciudadela*) iam propter pondus grande (*de quince quintales*) non posse aliunde huc portatum esse. Itaque iam non dubitabimus statuere lapidem eodem titulo sed versibus paullo aliter distributis inscriptum et in eadem regione repertum C. II 6003 et ipsum miliarium esse viae Romanae a Magone Iamonem ante Traianum, fortasse iam ab Augusto, conditae et in illius versu ultimo, e quo . . ECIT tantum superest, non [*f*]*ecit* supplendum, sed [*ref*]*ecit*.

INSTRVMENTVM DOMESTICVM.

Multum adhuc abest, ut de monumentis exiguis plerumque, quae sub nomine instrumenti iam solemus comprehendere, plenae et certae ex Hispaniis ad me perveniant indicationes. Quae hic composui pauca sunt casu enotata; quae in oppidis vetustis paene omnibus huius generis continuo proveniunt specimina, praesertim Cordubae Hispali Tarracone, ne enotari quidem solent. Ex Ilici et Sagunto paulo plura proferre licuit, descripta illa accuratissime vel potius depicta a Petro Ibarra, qui fratris defuncti studia antiquaria aequali diligentia persequitur, et a Francisco Chabret.

III. MASSAE PLVMBI p. 1001.

254 1 Carthagine nova, in collegio Quattuor Sanctorum, massa plumbi longa m. 0.38 (pondus non indicatur); in cavo longo m. 0.18 inscriptum est litteris prominentibus saec. puto primi

LAETILI · FERM *caduceus*

Artburus Engel vidit m. Dec. a. 1893 mihique descriptam misit affirmans *Ferm*, non *Firm*, legi; unde non videtur cogitandum esse de Laetilio Firmo, quamquam nomen gentile sine praenomine minus usitatum est. *Ferm* . . . autem fodinarum nomen est; cf. 6247 3 *M. Rai Rufi [caduceus] Fer.* E fodinis plumbi Carthaginiensibus hanc quoque massam, ut similes II 6247 3. 4, provenisse idem Laetilii nomen probat, quod Carthagine tantum redit (II 3473. 3474. 5929).

---

2 Carthagine nova, rep. in portu, massa plumbi.


P · TVRLLI LABEONI
cycnus

Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana VI 1895 p. 111 nescio unde.

A nemine alio quidquam de massa hac potui resciscere. Cycnus, qui dicitur infra caelatus esse, signum est fodinarum, velut caduceus et delphinus in aliis eiusmodi monumentis. Nomen videtur fuisse TVRELLI, scriptum fortasse TVRƎLI. Turellii in his regionibus alii inventi sunt (II 3103. 3104). In fine deest S.

I. PONDERA p. 1000.

255 Pallantiae, pondus telae argillaceum, servabat Marianus Carrera; postea aut interiit aut latet. Mensurae et pondus non indicantur.



Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 72 cui e schedis Mariani Carrera descripsit Simón.

Fita legit *Capilia(nus) Roda(ni) s(ervus) fecit.* Possunt etiam alia excogitari, si modo constet de lectione.

Cf. 4962 6.

256 Inter epistulas ad comitem *de Lumiares* scriptas, quas nuper emit bibliotheca publica Parisina (v. supra p. 445), una est Petri de Leyva anni 1773, in qua accurate describit trutinam aeneam Romanam repertam eo anno Carthagine nova, adiecta delineatione non admodum bona nec eleganti, sed satis perspicua. Miserat eam etiam Ludovico Iosepho Velazquez marchioni de Valdeflores, antiquario claro (v. C. I. LII p. XXII 70 LXXXII 102), cuius explicatio una cum epistula Leyvae in volumine epistularum Parisino servatur (Morel-Fatio *Rapport* p. 12). Delineatio modulum archetypi servat; Leyva affirmat eam factam esse magna cum cura et omnino convenire cum archetypo, etiam in dentium quos dicit indicatione. Sed ea species, quam p. 482 exprimendam curavimus, ad modulum paulo breviorem redacta est.


Quae infra sequuntur debentur Hultschio, qui a me rogatus trutinae rationem explicavit.

G B fustis cylindricus cum strigibus, in quibus filum lancis putant iacuisse.

A G iugum sive scapus, prope cuius punctum C trutina suspensa fuisse videtur.

D E lammina cum numeris ponderum, cuius in incisuris unum mobile pondus suspensum tantum mercis in lance positae pondus aequabat, quantum notae ponderum singulis incisuris adscriptae significabant, ex. gr. pondus in incisura, cui I nota adscripta est, suspensum aequabat unam pondo libram mercis in lance positae.

P P H H lanx rotunda est diametri m. 0.1377 et habet uncos quattuor, in quibus filum figebatur.




F locum indicat ubi lammina cum brachio coniungitur per trabiculam, quae lamminae infixa est clavis duobus R R.

C locum indicat alterius trabiculae, quae lamminam bracchio iungit, ex eodem aere factae atque lammina ipsa.

Pars postica omnino vacua est.

Figura nostra satis accuratam trutinae, quae statera dicitur[1]), speciem praebet. Omnis metalli massa, quae inter *A* et *B* conspicitur, iugum sive scapum[2]) trutinae repraesentat. Ad prominentiam denti similem *C* vel alio loco inter *C* et *G*, sed eo non multum a



C distante, olim ansa[3]) affixa fuit, unde trutina ita pendebat, ut scapi utraque pars sine ulla frictione sursum deorsum moveri

---

1) Vitruv. de archit. ed. Rose et Müller-Strübing X 8, 4. Proxima scriptoris verba sic interpungenda et glossematis *quo* (vs. 21) et *examinatio* (vs. 23) purganda esse videntur: cum enim ansa propius caput, unde lancula pendet, ibi ut centrum est conlocata et aequipondium in alteram partem scapi per puncta vagando longius aut etiam ad extremum perducitur, paulo (*i. e. parvulo*) et inpari pondere amplissimam pensionem parem perficit per scapi librationem.

2) Ibid. pag. 253, 21. 3) Ibid. pag. 253, 19.

posset[1]). Lammina *DE* longiori scapi bracchio affixa olim mobilem ansam vel claviculam gestavit, unde pondus suspensum erat[2]). Haec clavicula cum suo pondere omnibus deinceps incisuris, quae in superiore lamminae margine conspiciuntur, inseri poterat, quae quo propius extremitatem longioris bracchii perducebatur, eo maius pondus lanculae imponendum aequabat[3]).

Haec lancula, cuius adumbrationem p. 482 habes, suspensa fuit a scapi parte ea quae inter *G* et *B* delineata est; sed ex hac figura nihil aut de ratione aut de loco suspensionis colligere licet. Ergo in lammina *DE* illam incisuram quaeramus, in qua normale, ut ita dicam, aequilibrium observari poterat. Perspicuae sunt notae ., :, ⁝, quibus uncia, sextans, quadrans ac reliquae assis partes significantur; deuncem S⁝⁝ sequitur assis nota I, id est una pondo libra. Iam ei incisurae, quae supra hanc notam fuit, mobilem aequipondii claviculam insertam esse putemus: tum lancula, quae ex altero trutinae bracchio suspensa est, mercis cuiusdam particulis eo usque impleatur, donec scapus positionem, quae horizontalis dicitur, habebit. Sic igitur merx, quae est in lancula, unam libram pendere per trutinae positionem atque e nota I, ad quam aequipondium perductum erat, cognoscetur. Iam si forte aequipondium ad proximam sinistrorsum incisuram promoveris, lancula cum ea quam dixi mercis portione sursum evehetur; at vero si tantum oneris addes, ut rursus aequilibrium observetur, habebis in lancula onus unius librae cum uncia. Atque eadem ratione maiora deinceps onera appendere poteris, cum aequipondium sensim sinistrorsum promoveris; sic denique ad summum pondus, quod trutina patietur, id est ad XXXX libras, pervenies. Contra si ab eo loco, qui assis nota insignitus est, dextrorsum progredieris, deuncis, dextantis, porro reliquarum assis partium notas deprehendes et aequipondio reducto deuncem, dextantem aliasque librae particulas usque ad semuncium, quae prope unciam notata esse videtur[4]), appendere poteris.

Sed iam ad normalem aequilibrii positionem redeamus et cum Vitruvio centrum id punctum dicamus, unde trutina suspensa fuit. Ad utramque centri partem longius bracchium et alterum brevius distinguamus. Longius

---

[1]) Friederichs *Berlins ant. Bildwerke* II p. 200 s. Baumeister *Denkmäler des klass. Altertums* III p. 2078 s.

[2]) Friederichs l. c. no. 900. Baumeister l. c.

[3]) Vitruv. l. c.

[4]) Punctis duobus crassioribus et duodeviginti subtilioribus, quae in superiore figura ad dextram partem notae ., id est unciae, conspiciuntur, pondus denotari demonstrat incisura supra haec puncta a fabro facta. At vero iis quos dixi punctorum numeris nulla propria ponderis significatio tribuenda est; immo faber semunciae notam Σ suo arbitrio liberius expressisse videtur. Figura autem punctim adumbrata, quae prope extremitatem lamminae conspicitur, ornandi causa, non ad pondus ullum notandum, adposita esse videtur (nam nulla incisura in superiore margine exstat, neque credibile est eodem aequipondio, quo XXXX librae appendi poterant, etiam minores semuncia particulas librae appensas esse).

bracchium ipsum certo quodam est pondere; accedunt gravitates lamminae, quae affixa est, et claviculae cum aequipondio; iam si harum gravitatum summam computabimus, pondus coniunctum habebimus aequale ponderi alterius bracchii coniuncto cum lancis et mercis lanci impositae gravitatibus (nam ab initio aequilibrii positionem postulavimus). Iam manifestum est, qua de causa faber brevius bracchium in formam cylindro similem eamque crassiorem produxerit: brevioris bracchii gravitatem fere aequalem gravitati longioris bracchii cum lammina sua effecit et quantum spatium ab eo longioris bracchii puncto, infra quod I legitur, usque ad centrum pertinet, tantundem a centro ad illud brevioris bracchii punctum, unde lancula suspensa fuit, esse voluit. Quae nisi providisset, scala incisurarum ac notarum tabula multo angustiores ideoque minus aptae ad quotidianum usum factae essent (haec enim physica ratione facile demonstrantur). Ne multa, longiore usu et experientia faber edoctus esse videtur, quaenam massae aeneae eiusque ponderis per totam trutinam distributio aptissima esset ad notarum tabulam, qua singula mercium in lance positarum pondera indicarentur.

Denique si notas, quae in lammina exstant, lineolis interpositis distinguimus, ut in nostra figura factum est, quadraginta lamminae partes apparent, quarum suam quaeque incisuram in superiore margine suamque oneris in lance appendendi notationem gerit[1]).

Dresdae m. Iunio a. 1896. F. HULTSCH.

V. PLVMBO INSCRIPTA p. 1002.

257 Emeritae, in museo, tubus plumbeus.

IMP

Plano (v. supra p. 360) p. 43; inde Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 144.

VIII. TEGVLAE p. 1004.

n. 6252 24 Ilici. Ibarra misit.

258 1 Ilici, litteris grandibus.

P CO\

Ibarra misit.

1) Singula spatia fere aequalia delineata sunt; at si quis nostra aetate mechanicus trutinam restituere in animum induxerit, ex ordine semunciae onus, tum unciae, tum reliqua onera usque ad XXXX pondo imponet lanculae et ad unum quodque onus convenientem aequipondii locum in longiore bracchio adnotabit. Quo facto etiam strigum, quae in breviore sunt bracchio, ratio demonstrari poterit; nam ponderum in lammina notationem ad unum lanculae suspendendae locum aptam fuisse vix est veri simile: at si primum in aliqua strige, quae propius *G*, tum in alia,

2 Ilici.

L · HERENN

Ibarra misit.

---

3 Prope Saguntum ad ripam fluvii *Palancia* circa oram maritimam in parietinis villae rusticae Romanae cum amphoris et vasculis variis reperta est tegula grandis, cui impressum est litteris altis m. 0.02

| C L V P R I | | M L V C H̶ N |

Franciscus Chabret misit m. Sept. a. 1892 a se descriptam.

Fortasse *C. Lu(cretii) Pri(mi)*, *M. Lucien(i)* sive *M. Lu(cretii) Cil..* vel *Cel..*; aut *C. Lu(cretii) Prim(i) Lucien(i)*.

---

4 Salaciae (*Alcacer do Sal*), in tegula grandi.

MENO
SOFRO

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* I 1895 p. 85 s.

Fortasse *Meno[fili]* | *Sofro[nii]*.

---

5 *Mucientes, prov. de Valladolid, dos leguas al norte de la ciudad*, in sepulcris Romanis rep. est fragmentum tegulae altum et latum m. 0.23, cui inscriptum est in cavo alto m. 0.03 × 0.18

SREMFO

Fita *bol. de la Acad.* XXIII 1893 p. 462 cui misit Ios. Sanchez Sarabia.

Fita legit sinistrorsum *of. Mers(ii?)* et confert *of. Merc(atoris)* n. 6257 119. Sed potest significare *S(exti) Rem(mii) Fo[rtis]* vel similia; nam videtur integra esse.

---

6 Palmae in insula Baleari maiore, in necropoli *de la Alqueria Blanca* dicta *Sa Cova de Sa Madona*, tegula, cui inscriptum est in cavo


T · SEX

Boletin de la Sociedad arqueologica Luliana V 1894 p. 219, 16.

---

quae propius *B* est, vel etiam in tribus deinceps quattuorve strigibus catellae, e quibus lancula pendebat, inserebantur, facilius maiora et minora mercium pondera accommodari poterant ad notarum in lammina dispositionem.

7 Ilici, in tegulis duabus, circulo scripta.



[*T*]*inei Defici*[*entis?*]

Ibarra misit.

---

8 (= 6252 9) Ossonobae (*Milreu*, *Estoi*; cf. C. II p. 782) rep., iam *Faro* in museo, tegulae parvae (0.14 ad 0.18 × 0.067 ad 0.075, crassae 0.047 ad 0.055), in quarum una caprae imago graphio delineata est; tituli circulo scripti sunt.

a OVERFRONTINIANI

b .... FRONTINIANI

A dos Santos Rocha *o Archeologo Português* I 1895 p. 206.

Fortasse *o*(*fficina*) aut *Q*(*uinti*) *Ver*(*anii*) *Frontiniani*.

Sunt exempla paulo diversa a n. 6252 9, quod indidem provenit, inscriptum VER FRONTINIANI.

---

9 Ilici, non est tegula, sed pars parietis ex gypso facta; litteris grandibus.


L VOCONI
CATINI

Ibarra misit.

---

259 (= 4967, 36 = Inscr. Hisp. Christ. 197) *Los Arroyos de Puente Genil*, tegulae duae.

a servat Emmanuel Perez de Siles. *b* servabat Augustinus Perez de Siles.



SALVO IMPERIO
A ☧ Ω
FELIX ASELLA

Berlanga misit m. Aprili a. 1895; *b* periit aut latet.

Salvo imperio sive *e*[*mperio*] formula pro nota *salvis dd. nn.* hic primum, nisi fallor, in Hispania occurrit.

IX. AMPHORAE cet.

A. AMPHORAE p. 1009.

n. 6254 2 Emmanuel Periz Valentin d. 1 m. Maii a. 1778 comiti de Lumiares scripsit (Morel-Fatio *Rapport* p. 10; v. supra p. 445) in amphoris tribus (*tinajas*), quarum argilla crassa sit digitos tres (*tres dedos*), inscriptum esse

a b CPMOΓ ENOYC *c* PMOΓ NOYC

Descripsi ex epistula Emmanuelis Periz. Lege Ἑρμογένους.

260 1 *Monzón*, rep. ad ecclesiam *de Nuestra Señora de la Alegria*, in ansa amphorae.

APOLONI . . .

Pano *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 235.

---

2 Sagunti, in catino albo sive pelvi, in margine (*en un borde de vasija blanca*).

M · CIMONI

Chabret misit.

---

3 Sagunti, in catino albo, in fundo.

HNX

In eodem fundo extra scariphatum circulo

DOMNI

O Δ M

Chabret misit. Non intellego.

---

4 Sagunti, *borde do tinaja*. SANV Chabret misit.

---

5 Ilici, litteris magnis. SEPTIM Ibarra misit.

B. LVCERNAE p. 1012.

4969 41 *Villafranca de los Barros.* Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 57, 24.

6256 4 Ilici. Ibarra descripsit.

22 *Villafranca de los Barros.* Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 57, 24.

33 Ilici. Ibarra misit.

39 Hispali, apud Franciscum Caballero Infante. Fita ib. p. 160, 147.

6526 22 *Villafranca de los Barros.* Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1895 p. 535.

261 1 Ilici. A Ibarra misit. Cf. 6256 1.

2 Ilici. ʞ C ʎ / C̊ ∈̊ I Ibarra misit.

3 Ilici. CASO Ibarra misit.

4 *Villafranca de los Barros.*

GA

Fita *bol. de la Acad.* XXV 1894 p. 57, 23.

5 Ilici.

C IV MAR

Ibarra misit. *C. Iu(lii) Mar(celli)?*

6 Palmae in insula Baleari maiore, in museo societatis archaeologicae Lullianae.

L MADI . . . C

Bol. de la Sociedad arqueologica Luliana VI 1896 p. 228.

7 Ilici

LVP

Ibarra misit. Cf. 4969 32 *Lupati.*

C. VASCVLA VARIA p. 1014.

Ilicitana haec et Saguntina maximam partem eam habent utilitatem, ut augeant numerum vasculorum eorum, quae per oppida Hispaniae maiora fere omnia aequabiliter in usu fuisse apparet. Omisi incerta, quamquam illa quoque accuratissime Ibarra delineavit. Quaedam putavit inscripta esse litteris Ibericis; non recte puto. Sed obscurae sunt significationis nec typis apte possunt repraesentari. Saguntina pleraque convenire cum Tarraconensibus consentaneum est. Hispali pauca quaedam apud Arizam descripsit Arthurus Engel.

4970 6 *a* Sagunti. Chabret misit.
26 Ilici. Ibarra misit.
38 *Cabeza del Griego.* Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142.
43 Ilici. Ibarra misit.
51 (exempla duo) Ilici. Ibarra misit. 51 *e* Sagunti. Chabret misit.
60 Ilici. Ibarra misit.
63 *Cabeza del Griego.* Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142.

4970 85 (exempla duo diversa). Ilici. Ibarra misit.
86 *Cabeza del Griego.* Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142.
104. 107*b*. 114*b* Sagunti. Chabret misit.
116 (exempla duo diversa) 119 Ilici. Ibarra misit.
124*d*. 125*e*. 139*a*. 145*a* Sagunti. Chabret misit. 145*c* Ilici. Ibarra misit.
153. 154 Ilici. Ibarra misit. 154*c f h*. 156*e* Sagunti. Chabret misit.
178. 187. 196. 211. 214. 234. 243. 245. 272. 277. 281. 284. 334 (exempla duo diversa). 355. 373. 376. 404 (exempla duo diversa). 421. 422. 423 (exempla duo diversa 421—423). 426. 430 (exempla duo diversa). 436 (exempla quinque diversa). 450 (exempla duo diversa). 463. 483 Ilici. Ibarra misit.
490 *Cabeza del Griego.* Ilici. Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142. Ibarra misit.
519. 559. 562. 568. 569 Ilici. Ibarra misit.
6257 33. 113. 119. 155. 160 (exempla duo diversa). 169. 173. 179 Ilici. Ibarra misit.
213 *Cabeza del Griego.* Ilici. Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142. Ibarra misit.
221 Ilici. Ibarra misit.

---

262 1 Ilici.

CN · AE

Ibarra misit. Cf. 4970 53 *p*.

---

2 Ilici.

OFITAE

Ibarra misit. *ofi(cina) T. Ae(li)*?

---

3 Sagunti. AI · V · IO Chabret misit.

---

4 Ilici.

MONVS

Ibarra misit. Cf. 4970 332 *Moni*.

---

5 Ilici, in operculo, infra

SEX CONEL PRIMVS
NNI

Ibarra misit. Cf. 4970 26.

---

6 Rep. *no Minho*, in fundo externo.

ANNONA

L. Leite de Vasconcellos misit a. 1892 a se descriptam.

262 7 **Emeritae, in museo.**

O APO VITAL

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 535.

---

8 Ilici. OF · ARI **Ibarra misit.**

---

9 Ilici. ARRONIS **Ibarra misit.**

---

10 **Ilici.** SEX · ARVI **Ibarra misit.**

---

11 Sagunti.

C R S
CN · AT

Chabret misit. *Cr(e)s(tus) Cn. Atei*, cf. 4970 55.

---

12 Ilici. ATVSA · FEC · **Ibarra misit.**

---

13 Sagunti. AVL
SCP **Chabret misit.**

---

14 Ilici. M · BI **Ibarra misit.**

---

15 Emeritae, in museo.

OF BRITO

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 535.

---

16 Ilici. OF BA Ibarra misit.

---

17 Ilici. *a* C FELI |XX
b C · FELI · Ibarra misit.

---

18 Ilici. N C M Ibarra misit.

---

19 Ilici. CACAF
TIT·INE Ibarra misit.

---

20 Sagunti. CCAL · P F Chabret misit.

---

21 Sagunti.

/CALVSF

Chabret misit. Cf. 6257 35.

262 22 Ilici. OF SEX · CANI Ibarra misit.

---

23 Sagunti. OF · CARA Chabret misit.

---

24 Sagunti.

CASTVIA

Chabret misit. Cf. 6257 40.

---

25 Hispali servat Ariza.

ARINI

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 64.
Cf. 4970 121 OF · CARINI.

---

26 *a b* *Cabeza del Griego.* *b* Sagunti.

a CELADVS
b OF · CELADI

a b Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142; *b* Chabret misit.

---

27 Ilici.

CELER
DASIN

Ibarra misit. *Celer Rasini?*

---

28 Sagunti.

CENNA

Chabret misit. Cf. 6257 45.

---

29 Sagunti. CHOO Chabret misit.

---

30 Ilici. OF CL IV Ibarra misit.

---

31 Ilici. CoCIA Ibarra misit.

---

32 Sagunti. COCVS Chabret misit.

---

33 Ilici. COLON Ibarra misit.

---

34 Sagunti.

FIRM
P · COR

Chabret misit. Cf. 6257 52.

262 35 Ilici. COS · RVF Ibarra misit.

36 Ilici. COSI Ibarra misit.

37 Saguntі. L · COSI *intra foliola* Chabret misit.

38 Saguntі. COSIVS · IVLA Chabret misit.

39 Ilici. CO'L'T Ibarra misit.

40 Saguntі.

RISPIM

Chabret misit. [*C*]*rispi ma*(*nu*)?

41 Ilici. OF CVN

OI' CVN sive OII CVM? Ibarra misit.

42 Saguntі. CVRMF Chabret misit.

43 Cabeza del Griego *a* Ilici *b c*

a cVRTI

b C·CVRTI

c C·CVRT

a Fita *bol. de la Acad.* XXI 1892 p. 142 *b c* Ibarra misit.

44 Ilici. GD Ibarra misit.

45 Ilici. O DINI Ibarra misit.

46 Saguntі.

IROZ

Chabret misit. Cf. 4970 173 EROS *Eros*?

47 Ilici. CF† Ibarra misit.

48 *Carquere, Beira alta.*

O G F PAT

I. Leite de Vasconcellos misit.

262 49 Sagunti.

GERMI in parte externa inter folia et ornamenta

Chabret misit.

---

50 Sagunti.

ERAZT
HERTO

Chabret misit. *Erastus Hertorii*? Cf. 4970 228.

---

51 Ilici, in circulo scripta FELICIO · F · Ibarra misit.

---

52 Hispali servat Ariza, litteris cursivis.

IANVA

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 6, 1; descr. Engel. Cf. 4970 233 *a*.

---

53 Sagunti. OF · IBI Chabret misit.

---

54 Sagunti.

OF · ICEN

Chabret misit. *Of(icina) I(n)gen(ui)*? Cf. 4970 240 *b*.

---

55 Sagunti. IFNAX Chabret misit.

---

56 Ilici.

a I V I
b I · I · V · I
c I MV I

Ibarra misit. Composui, sed possunt diversae esse.

---

57 Sagunti. IMCIM Chabret misit.

---

58 Ilici, *in solea*. SEX M CL Ibarra misit.

---

59 Ilici. MCFN Ibarra misit.

---

60 Ilici.

C · MT

Ibarra misit. Cf. c · 4970 285.

262 61 Sagunti.

IVRI

Chabret misit. [*Ma*]*turi*? Cf. 4970 310.

---

62 Sagunti. MERN in parte externa inter folia Chabret misit.

---

63 Ilici. MERCATO Ibarra misit.

---

64 Ilici.

S · MI

Ibarra misit. Cf. S ME 4970 313.

---

65 Ilici.

MVRR

Ibarra misit. Cf. MVRR 4970 334 *f*.

---

66 Ilici OF · MVS Ibarra misit.

---

67 Ilici, in trifolio. ⅃ Z X *L. N..X..* Ibarra misit.

---

68 Ilici. IИΛИ *Nani?* Ibarra misit.

---

69 Ilici, in solea. IOM Ibarra misit.

---

70 Ilici. L · OCTAVI Ibarra misit.

---

71 *Almendralejo.*

PET PRO OFI in margine ♀Λꟻ

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 535.

Titulus marginis non est Ibericus, ut putabant, sed AF cum serto.

---

72 Ilici. OF · POLI Ibarra misit.

---

73 Ilici. PRIMIFE Ibarra misit.

---

74 Ilici. OF · PVSSIИ Ibarra misit.

---

75 Ilici. QVINTANIM Ibarra misit.

---

76 Ilici. ROSCI Ibarra misit.

262 77 Sagunti. litteris scariphatis extra in vasculo nigro

RVF

Chabret misit.

78 Sagunti.

OFCSA

Chabret misit. *Of(icina) C. Sa(llustii?)*.

79 Hispali servat Ariza.

SCAPV · LA

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 150 n. 6, 6.

80 Ilici. OF · SCOTT Ibarra misit.

81 Hispali servat Ariza.

OF · SEM · PA

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 6, 5. Cf. 4970 465.

82 Ilici. SILVINIo Ibarra misit.

83 Ilici. STATIL
CAMS\ Ibarra misit.

84 Ilici, in trifolio. ‹ ‹
T Ibarra misit.

85 Ilici. F · TIT Ibarra misit.

86 Ilici. OF TR MSCV Ibarra misit.

87 *a* Emeritae, in museo; *b* Hispali servat Ariza.

OFVAPA

a Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 535; *b* Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 6, 2; descr. Engel. Cf. 4970 537.

88 Ilici. - M -
VALER
palmae ramus

Ibarra misit.

89 Hispali servat Ariza.

OVETIOCV

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149 n. 6, 4; descr. Engel.

262 90 Ilici, in trifolio. IV . ᐅ O ƨ · Lege *Vivos*. Ibarra misit.

91 Ilici. OFI · C · VIRN Ibarra misit.

92 Ilici. C · VLPI C Ibarra misit.

93 Ilici.

VMBRI
CIORVM

Ibarra misit. Cf. 4970 562.

94 Ilici. C · VOL pone scariphatum TOR Ibarra misit.

95 Ilici. VETIO Ibarra misit.

96 Ilici, in solea. XIII Ibarra misit.

97 *Alicante*, in patella rubra, rep. a. 1892 in effossionibus *de Benalúa*, in fundo externo, scariphatum.



R. Chabas *Archivo* VI 1892 p. 258; M. Rico ibidem VII 1893 p. 74.

Scribendi exercitatio videtur esse, in qua litterae repetuntur, quas non intellego. De origine Romana ne dubites.

AVCTARIVM.

Quae dum imprimitur supplementum monumenta nova accesserunt eodem ordine subiunxi, quem supra secutus sum, praeter Iberica, quae in fine addidi extra ordinem.

LVSITANIA.

CONVENTVS PACENSIS.

I. OSSONOBA supra p. 354.

n. 1 Iam est in museo municipali urbis *Figueira da Foz*, ut nuper mihi scripsit I. Leite de Vasconcellos.

263. 264. 265 *Faro*, in museo, cippi tres reperti in coemeterio Romano prope *Marim* (cf. n. 5145 ss.).

a altus m. 0.90, latus 0.64, crassus 0.10		*b* altus m. 0.94, latus 0.61, crassus 0.10
D · M · S ·	D · M · S ·	D · M · S ·
DOM · VIXIT	HERENNIANVS	C.....OS IVLIANVS
ANNIS XX · M · II	VIXIT ANNIS	Vx ANNIS · XV ·
	XXV · M · III	MENS · VII · D · X
H · S · E	///·S·E·S·T·T·L	III ErEXIT · B ·
		MERENTIS
		I · M ·

c altus m. 0.72, latus 0.53, crassus 0.10

D · M · S ·
P · IVLIANVS VIX ·
ANs · XVI · M · V ·
S · T · T · L

I. M. Pereira Boto canonicus *o Archeologo Português* II 1896 p. 27.

a Hereniana est II 5149. *b* V. 2 vix recte lectus. V. 5—8 si recte legitur *erexit b*(*ene*) *merentis*[*s*]*im*[*o*] desideratur nomen eius qui erexit.

V. SALACIA supra p. 355.

n. 3 Extat in museo Salaciensi, teste I. Leite de Vasconcellos.

VII. PAX IVLIA supra p. 357.

n. 86 Cf. *o Archeologo Português* I 1895 p. 155. Ita

D · M · S
L // λ M A
X X X V
I · CT · LAE · S

I. Leite de Vasconcellos nuper misit a se descriptam; sed lectio nondum ad liquidum perducta est.

104 Cf. *o Archeologo Português* I 1895 p. 321.

6 (supra p. 357). Exemplum paullo emendatius I. Leite de Vasconcellos nuper sumpsit *o Archeologo Português* I 1895 p. 321. Deesse testatur puncta versibus 1. 2. 3. 6 extremis, adesse in reliquis; praeterea v. 6 AER/// — ut E in lacuna interierit —, v. 9 INPENSAM in lapide esse.

266 Pace, rep. a. 1894 in fundamentis palatii *dos Infantes*, lapis calcarius male habitus.

D IVLIO D F GAL
SATurNINO
PVBLICA lIBeRTA

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* II 1896 p. 81 qui supplevit.

V. 3 *Publica liberta* certo supplendum esse affirmat Leite; Publicae ancillae nomen sane insolens est.

267 Pace, in museo *na sala de Gomez Palmas*, rep. a. 1885 in praedio *do Carrascalão.*

IVLIAE C F
MAXIMAE
C///IAXIMVS
mATRI

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* II 1896 p. 80, qui adnotat v. 3 in. C litteram non satis certam, quae sequatur certo M esse. Puncta non enotavit. Fortasse *C(ornelius) Maximus.*

268 Pace, in museo, una cum n. 267, litteris ex parte evanidis.

. . . . .
PRLI..V
SVIC*sti*A
NS LXXV
FRATER
POSVIT

I. Leite de Vasconcellos *o Archeologo Português* II 1896 p. 80 qui adnotat v. 1 fortasse scriptum fuisse D · M · S et v. 2 in. post R sequi E litteram, tum hastam, inter quam et V finalem deficere litteras duas non amplius. Non supplevit; potest fuisse *Preditus* vel *Prebitus* (pro *praeditus praebitus*), quamquam vocabula haec fuisse pro cognominibus probare nequeo.

CONVENTVS SCALLABITANVS supra p. 359.

XIII. OLISIPO supra p. 359.

n. 206 (= 5219). 207 Iam extant in museo Olisiponensi, ut mihi scripsit I. Leite de Vasconcellos.

CONVENTVS EMERITENSIS.

XXI. AVGVSTA EMERITA supra p. 360.

n. 523 (supra p. 362). Ectypum misit Fita. Litterae sunt optimae saec. II; v. 2 clare legitur CLOVTINE *Cloutine*, non *Cloutiane*.

541 (supra ibidem). Ectypum misit Fita; lapis iam extat in *Almendralejo* oppido apud Antonium Martinez. Litterae sunt saec. II pictis similes, altae a m. 0.03 ad 0.015. Quae olim proposui emendationes ectypo confirmantur omnes.

37 (supra p. 369). Ectypum misit Fita.

269 Emeritae rep., servabat Ariza Hispali.

D · M · S ·
AIATIO APR///
COMEANIXX
AIATIA · EVRO
DICE PATRI
FEC ·

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 148 n. 3, cui dedit Engel.

V. 2 Aiatii nominis rari exemplum extat Bononiae C. XI 743. Deinde legendum *A*[*b*]*rocome*, pro *Abrocomae*, v. 3 [*L*]XX. *Eurodice* pro Eurydice defenditur similibus, veluti στύραξ *storax*.

270 Emeritae, basis parva, alta m. 0.42, lata 0.25, litteris saec. II, altis m. 0.025.

d m
MODESTIA · PRI
MVLA · ANN ·
XLVII · H · S · E · S · T · T · L
MODESTIVS ·
CORINTVS · FI*l*
MATRI · BENE ME*r*
ENTI · PIENTISSIME
F · C

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 526.

Caput basis deest, unde versum primum interiisse probabile est.

V. 6 C prima non satis dilucida est; tamen CORINTVS pro *Corinthus* probabile, ut legit etiam Fita. In fine versus FI in ectypo dispicio; Fita legit EME, *Emeritensis*; quod non video.

---

271 Emeritae, tabella marmorea, rep. in puteo quodam extra urbem, alta et lata m. 0.28, litteris saec. II bonis et minio pictis, altis m. 0.03 ad 0.025.

D · M · S
SEMPRO
NIE · MARTE
AN · XXV · H · S · E
S · T · T · L · SEMP · FIR
MVS · VXO · K · FEC

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui accepit a Marchione de Salud et edidit *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 429.

XXVII. CAPERA supra p. 378.

n. 79a (p. 379). Ectypum misit Fita; litterae sunt saec. ut puto I rudes et inaequales, altae a m. 0.05 ad 0.03. V. 2 extr. punctum clare apparet, v. 3 in. CL legendum videtur; ut fuerit *Ti.* (*Cl*)*audii Epaphroditi*. V. 4 in. R non satis certa est, in ectypo similior est A litterae. Etiamsi *Ser*... legendum, iam patet non posse cogitari de *ser*(*vo*). Latet potius patria, *Ser*(*pensis*)? — cf. II p. 124 — aut *Sea*(*rensis*) pro *Siarensis*; v. II p. 842, ubi nummos oppidi eius memoravi *Searo* inscriptos.

BAETICA.

CONVENTVS HISPALENSIS.

II. ILLIPVLA supra p. 380.

n. 80 Adnotare supra oblitus sum me ipsum titulum hunc inter christianos Hispaniae, sed propter Cari fidem sublestam inter suspectos collocavisse Inscr. Hisp. Christ. n. 13* (p. 94).

VI. OPPIDA BAETVRIAE supra p. 384.

Ad n. 5354 (p. 385). Ectypum, quod supra indicavi, nuper accepi a Fita. Unde illud apparet, quod conieceram, adesse ubique puncta omissa ab editore priore; deinde v. 4 extr. clare legitur, quod restitui, GAL. Reliqua conveniunt; caput autem Sileni in ectypo accurate delineatum est, e cuius 'bucca olim aqua fontis profluebat.

XVIII. ITALICA supra p. 388.

n. 6282 Extat Hispali in Athenaeo; ab Arthuro Engel descriptam ed. Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 148, 1.

92 (p. 388). Ab Engelio descriptam ed. Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 148, 2.

272 Italicae, fragmentum tabulae marmoreae rep. una cum n. 274.

*decr*ETO ORDIN*is*
D

Petrus Paris professor Burdigalensis misit acceptam a Sanchez Rodriguez.

273 Hispali apud Marcon; sed apparet Italicensem esse propter munus militare. Inde monumenta omnia Hispalim asportari notum est.

D · M · S
C · AEMILIO
MAXIMO · AE
MIL · DONATV*s*
BF ET IVL · MA
XIMA FIL FEC

Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 150, qui accepit ab Engelio.

274 Italicae, in basi quadrata, rep. a. 1896 cum protomis viri et mulieris operis rudis in effossionibus institutis a Sanchez Rodriguez a laeva viae Hispali Italicam, ubi intratur in *Santiponce* vicum, litteris altis m. 0.05.

C VETTIVS
AEGANTVS

P. Paris descripsit mihique misit m. Iunio a. 1896.

275 Italicae servat custos amphitheatri.

VIX
VS · LI
S · T · T ·

P. Paris descripsit mihique misit.

XXVI. HASTA REGIA p. 843.

276 Hastae (*Jerez de la Frontera*), rep. in praedio dicto *la Penula*, cippus parvus litteris aevi labentis.

D · M · S
VALERIA
PVELLA · C · S
ANN · XXVII
5 M · VI · H · S · E
S · T · T · LEVIS

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 527 acceptam a Iosepho Quiñones et Augustino Gomez; ectypum nondum obtinuit. *C(ara) s(uis)* formula in illis regionibus sollemnis est.

CONVENTVS ASTIGITANVS.

I. *ARCOS DE LA FRONTERA* (LAELIA?) p. 847.

277 *Espera*, prope *las Cabezas de San Juan*, pars inferior basis lapideae, lata m. 0.45, alta 0.17, litteris sive liberae rei publicae sive aetatis Augustae ineuntis elegantibus, altis m. 0.04. Infra nihil apparet deesse.

l . s c r i b o n i o
L · F · LIBONI · PRO
Q · PRO · PR · APSENTI

Descripsi ex ectypo quod misit Fita.

Lectio certa est; v. 2 patris nomen L in ectypo satis clare perspicitur. V. 3 extr. T minor et I apparent; pone I spatium nullam litteram amplius patitur.

Legendum [*L. Scribonio*] *L. f. Liboni, pro q(uaestore) pro pr(aetore) apsenti.*

Libones alii praeter Scribonios hac aetate quantum video nulli noti sunt; de Iuliis enim Liviis Poeteliis nimis vetustis cogitari nequit. Probabile est indicari aut L. Scribonium L. f. Libonem, postea consulem a. 720/34 a. Chr., aut consulem cognominem a. 769/16 p. Chr. Litterarum vero vetustas non obstat quo minus cogitetur de antiquiore. Iuvenis hic *pro quaestore* fuit in provincia ulteriore *pro praetore apsenti*; id quod non memini me ita perscriptum legisse in alia inscriptione. De re cf. Mommsen *Staatsrecht* I³ p. 683.

Titulus hic cuinam oppido sane non exiguo adscribendus sit incertum est; *las Cabezas de San Juan* vicum contribuimus cum Nabrissa (II p. 174), *Espera* propior est *Bornos* et *Arcos* oppidis; sed etiam Hasta colonia non distat nimis (p. 843).

IV. CARMO supra p. 390.

Ad n. 5422. Edidit etiam Frossard *bull. des antiq. de France* 1887 p. 182 a Bonsor Carmonensi acceptam.

VI. VRSO p. 851. 1038.

Ad n. 6284 (p. 1038). Edidit etiam Cagnat *bull. des antiq. de France* 1892 p. 149, 4 acceptam ab Arthuro Engel.

CONVENTVS GADITANVS.

I. GADES supra p. 392.

n. 1868 Edidit etiam de Laigue *bull. des antiq. de France* 1893 p. 182.
102 (p. 393) Ed. de Laigue *bull. des antiq. de France* 1893 p. 182.

278 Gadibus, rep. extra urbem in praedio *del Rulo.*

M · AVR · CASTOR · VIX
ANN · XVI · M · V · D · XII
PATER · ET · MATER
FILIO · KARISSIMO
B · M · P · IN · S//////////T · L ·

A. Héron de Villefosse *bull. des antiq. de France* 1892 p. 87 cui ectypum dederat Vera.

XI*a*. BAEGA supra p. 393.

n. 103 (supra) Edidit nuper cum docto commentario Berlanga in ephemeride *Revista critica* I 1896 N. 7 (*Iunio*).

TARRACONENSIS.

CONVENTVS BRACARAVGVSTANVS.

I. OPPIDA CONVENTVS BRACARAVGVSTANI VARIA supra p. 397.

279 *Farelaēs*, *concelho de Barcellos.*



Sarmento misit descriptam ab amicis imperfecte; ectypum nondum obtinui. Videtur indicari magistratus aliquis [*provinciae A*]*chai*[*a*]*e* . . . [*tr*]*ib*(*unus*) *milit*(*um*) . . . . De [*curatore*] *rei p*(*ublicae*) . . . ., [*curatori r*]*ei p*(*ublicae*) *Mil*[*e*]*v*[*itanae*] Hirschfeldius cogitavit. Exemplum melius expectandum.

III. BRACARA AVGVSTA supra p. 401.

n. 2411 Extat in domo Candidi Mariae Martins, *rua nova d' El Rei*, basis alta m. 0.60, lata 0.40, litteris altis 0.07. Denuo investigavit Bellino.

2412 Extat ibidem. V. 1 SÆ|NCTO pro SA|NCTO in lapide esse affirmat Bellino, qui denuo investigavit. Quod si ita est aut erravit lapicida aut litterae renovatae sunt imperite.

2449 Extat loco antiquo; lapis altus est m. 0.43, latus 0.52, litterae altae 0.06. Bellino, qui denuo investigavit, descripsit prorsus aequaliter atque auctor Argotii. Tamen puto pro v. 3 CI ∘ AECILENI et v. 4 pro CL ∘ | THEODODORO (sic) legendum esse CL, *Cl*(*audiae*) *Aecileni* et *Cl*(*audio*) *Theodoro*. Fortasse litterae renovatae sunt imperite.

280 Bracarae, leugam unam ab urbe in praedio quodam rep. a. 1896, ara rotunda alta m. 1.11, pars inscripta alta m. 0.52, diametri supra m. 1.75, infra 1.91; litteris altis m. 0.05, optimis, intactis.

IMP · CAESARI · DIVI · F · AVG
PONT · MX · TRIB · POT · XXI — a. 751/52 = 3/2 a. Chr.
SACRVM
BRACARAVGVSTANI
5 PAVLLI · FABI · MAXSIMI · LEG · PRO · PR ·
NATALI · DEDICATA · EST

Albanus Bellino qui invenit d. 13 m. Maii huius anni, eodem die a se descriptam accurate, postea commentario illustratam Pereira Caldas misit.

Legatus Callaeciae et Asturiae, de qua dioecesi dixi C. II S. p. LXXXVI, iam notus est ex titulo Lucensi n. 2581. Cum consulatus eius incidat in a. 743/11, fortasse multos annos post legationem, qua solebant praetores fungi, nescio qua de causa natali eius, non imperatoris, ara imperatori dedicata est. Non enim puto legatum eum consularem provinciae citerioris fuisse, cum magistratuum illorum ex hac aetate monumenta in Callaecia nulla reperta sint. Aetas tituli eo definitur accuratius, quod Augustus patris patriae nomine, delato ei d. 5. m. Febr. a. 752/2 a. Chr., caret; ut observavit Hirschfeldius. Cognomen hic *Maxsimus* scriptum in altero titulo scribitur *Maxumus*, inconstantia in talibus consueta. Similes videntur fuisse *tres arae Sestianae Augusti nomine sacrae* vel *Augusto dicatae* Melae III 13 et Plinii IV 111, a L. Sestio consule a. 731/23 vel in memoriam eius fortasse positae. Cf. etiam II 2703.

281 Bracarae, cippus altus m. 0.78, latus 0.25, litteris saec. II altis m. 0.04.

D M S
ATTICIE
PRIMITI
VE ANoL
SALVTA
RIS · COIV
GI BENE
MEREN
TI · FC

Sarmento et Bellino miserunt descriptam accurate. V. 4 utrum *ano(rum)* dare voluerit qui sculpsit an *an(orum)* cum puncto rotundo non satis liquet; *o* illa admodum parva est.

282 Bracarae, extra urbem *na quinta de Portas*, collocata infra n. 2449, lapis altus m. 0.30, latus 0.42, litteris saec. II altis m. 0.06.

TVLLIA · L
L · TALANT
EA · HΛSS
NMI' //////

Sarmento misit descriptam ab Albano Bellino, qui affirmat v. 3 post H apparere A litterae vestigia, non E, et deinde duarum S.

V. 2 Ταλαντεία potest nomen Graecum esse. Quae sequuntur nondum explicata sunt.

CONVENTVS LVCENSIS.

I. OPPIDA VALLIS MINII p. 904.

283 *Santa Maria de Tribes* inter *Orense* et *Ponferrada* Callaeciae, rep. a. 1894 in praedio *Souto do Padrón* Iohannis Gomez Nuñez, cippus altus m. 0.72, latus 0.48, litteris bonis saec. I exeuntis.

POPILLIVS HI
RSVTVS · FLAV NE
NDIECI F LNCI
Q DOMO VA
5 COECI AN XXXII
H S E

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 522 descriptam a Ioh. Gomez Nuñez, qui affirmat lectionem certam esse punctaque omnia deficere.

V. 4 in. utrum Q an C legendum non satis apparet.

Legendum *Popillius Hirsutus Flav(i) Neandieci* — aut *Flavine Andieci*? — *f(ilius) Lanciq(um) domo Vacoeci an(norum) XXXII h. s. e.*

Matris nomen — *Flavine* pro *Flavinae* — indicari quamquam insolens est, tamen fieri potuit ut certa de causa indicaretur contra usum. *Neandiecus* cognomen patris aut *Andiecus* avi materni peregrinum, cum filius duo nomina Romana gereret, mihi novum est; adsunt *Andaitia Andergus Andotus* et multa in *aecus ecus* desinentia. De Lancia hac Lusitana dixi ad II 760. 5261. Vacoecorum gentis populive nomen item novum est.

CONVENTVS ASTVRVM.

IV. ASTVRES TRANSMONTANI p. 919.

In Asturiae regione maritima maxime versus occidentem sita, *concejos de El Franco* et *Tapia*, unde nondum quicquam prodiit titulorum inscriptorum, nuper detectae sunt inscriptiones sex Ibericae, ex parte in viva rupe, in cippis rudibus aliae. Accepi imagines photographas et delineationes factas cum cura a Marcellino Fernandez, professore in instituto Tapiensi, mihique missas officiose a Ioachimo Costa amico Matritensi. Dum ectypa expecto, quae typis vix exprimi poterunt — similes enim sunt ex parte titulis Ibericis ex Lusitania meridionali (MLI n. LXII—LXXV) —, iuvat hic brevem mentionem fecisse monumentorum admodum memorabilium, quae quot eius generis fortasse adhuc lateant in septentrionalibus paeninsulae regionibus videntur indicare.

CONVENTVS CLVNIENSIS.

VIII. AVGVSTOBRIGA supra p. 419.

284 Augustobrigae, rep. a. 1896 ad locum dictum *la Cerrada*, iuxta viam Romanam m. 1500 ab oppido versus occidentem, cippus altus m. 2.

G · CAECILIVS
COLISI · F · OBIT
CALAGORRA
AN · XXXIIX
ATTA · SOROR
F · C

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 524 acceptam ab amicis Soriensibus, a quibus tamen ectypum nondum obtinere potuit.

Calagurris videtur indicari Nasica, Calagurra scripta in itin. Anton. p. 393, 1, neque raro Calagorris dicta, ut in titulis II 2959. 4245. Colisi nomen novum est.

XI. OPPIDA CIRCA *BVRGOS* SITA supra p. 423.

n. 2916*a—d* *Comillas*, in museo marchionis eius nominis, servantur exempla duo terminorum, qui prodierunt in regione circa *Reynosa* oppidum.

e TER · AVGVST
DIVIDIT · PRAT
LEG · IIII · ET · AGR
VM · IVLIOBRIG

f TER · AVGVST · DIVI
DIT · PRAT · LEG · IIII · ET
AGRVM · IVLIOBRIG

E. L. Dodgson descripsit.

Exempla in vv. divisione ab editis differunt, qui et ipsi in versibus dividendis variant.

---

285 *Comillas*, in museo marchionis eius nominis.

❦ M P ø
CADVS · PEDAC
CIANVS · PENTO
VIO
A V C I C V N
A M I C O S V O
FALMICI FILIO
AN · XXX

E. S. Dodgson descripsit mihique misit; ectypum nondum accepi.

V. 1 *M(onumentum) p(ositum)*, ut *d(is) m(anibus) m(onumentum) pos(itum)* **II 5705. 5742** cf. 5738, *pos(itum) m(onumentum)* 5752 cf. 5731. V. 2

Cadus nomen redit n. 5248. 5761. V. 3 *Pentovius* nomen novum, cum *Pentus* et *Pentilus* componendum. V. 5 *Aucigun* vel *Aucicun* admonet *Aucieicu* et ipsius gentis nominis in titulo Caesarobrigensi n. 5321, neque vero eiusdem gentis putandum. V. 7 de *Falmici* dubito, cum *f* littera a lingua Iberica absit; fuit fortasse *Ealmici* aut *Talmici*.

286. 287 *Comillas*, in museo, arulae duae.

286 D O M
VRSS
CVS
V·S·L·M

287 VR
SM
VS



E. S. Dodgson misit a se descriptas imperfecte.
V. 1 fuit fortasse I · O · M et v. 2 VRSI|CVS.

CONVENTVS CAESARAVGVSTANVS.

I. POMPAELO p. 936.

288 Pompaelone, rep. m. Octobri a. 1895 in fundamentis aedium viae *de la Navarreria*, cippus altus m. 1.44, latus 0.80, crassus 0.26, litteris saeculi ut videntur secundi, altis m. 0.06 ex parte perquam evanidis, cum lapis in tres partes diruptus sit.

rosa
astrum
luna
rosa *rosa*

SIXI... VS · SI . . . .
ANTONI · AN . . . . .
SERENV . . . . .
STR/ . . . . SOROR
H S S ·
FESTA · ET RVST . . .
HE D S F . .

Ioh. Iturralde *boletin de la Comision de monumentos históricos y artisticos de Navarra* I 1895 p. 221—223 cum imagine photographa et Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 519, cui praeter imaginem photographam etiam ectypum praesto fuit.

Lectionem litterarum earum quae supersunt satis certam esse, vv. 5 et 7 puncta deesse pleraque idem affirmat. Secundum imaginem photographam fieri potest ut initio versus integer interierit.

V. 1 SIXTILIVS Fita; potius crediderim *S[e]xtillus*. Deinde *Si[lo Al]|antoni(ensis)* Fita supplevit cogitans de *Alantone*, quae fuit mansio itineris

inter Suessatium et Pompaelonem (itin. Anton. p. 455, 5 Ravenn. p. 318, 4 *Alantune*). Fuit fortasse *Silonis Antoni*, cognomine anteposito; ut Sextillus servus fuerit Antonii Silonis. Reliqua Fitae supplementa *an*[*n*(*orum*)...] | *Serenu*[*s frater et*] *Stra*[*tonice* — sive *Stratylla* — *soror h. s. s. Festa et Rust*[*ica* sive *Rusticus*] *he*(*redes*) *d. s. f.* [*c.*] probabilia sunt.

CONVENTVS TARRACONENSIS.

XXIV. ILICI supra p. 444.

Petrus Paris professor Burdigalensis in itinere archaeologico Hispano in *Elche* oppido apud marchionem *de Bosch* vidit arulam Proxumarum Nemausensem C. XII 3122; quae qua ratione e Francogallia huc pervenerit ignoramus. Praeterea idem exemplum misit tituli, quem infra edo, postquam ectypum accepi a Petro Ibarra, qui invenit.

289 Ilici rep. a Petro Ibarra a. 1896 in situ oppidi antiqui, tabella e marmore rubro parva (m. 0.09 × 0.07), undique fracta, quam servat Ibarra; scripta est litteris elegantibus (A hanc habet formam A) saec., ut videntur, II vel III, altis m. 0.01.

RA HONORIFICI
ONOS OMNES TAMC
NDA EST SICVT IAI
ARES OTENT PRO

Descripsi ex ectypo misso a Petro Ibarra; Petrus Paris misit a se descriptam.

Supplevi exempli gratia ita, quamquam, cum undique fracta sit, de longitudine versuum non constat.

V. 1 poteris etiam supplere *honorifice*[*ntiora*] cum Hirschfeldio.

V. 3 extr. hasta litterae apparet, quae potest M fuisse; nam M in hoc titulo scribitur hastis duobus rectis, non obliquis, ut solent.

V. 4 OTENT, quod legebatur, fortasse pro OPENT a lapicida male sculptum. Sed melius SOLENT legemus cum Hirschfeldio, quamquam L incerta est. Unde supplevit. Apex ante A potest S litterae fuisse.

... *plu*]*ra honorifici*[*s verbis* ...
.. *in b*]*onos omnes tamq*[*uam* ..
.. *dic*]*enda est sicut iam* [*dixi* ..
a Cae]*sare so*[*l*]*ent pro* [.....

Fortasse [illegible] ationis funebris; cf. C. II 6102.

CONVENTVS CARTHAGINIENSIS.

INSVLAE BALIARES supra p. 445.

INSVLA BALIARIS MINOR p. 963.

n. 5592—6000 Titulos ad *Calascovas* vivae rupi inscriptas nuper denuo visitavit Gabriel Llabrés amicus olim Palmensis nunc Magontanus et in locum novem numero, quos adhuc novimus, duodeviginti olim fuisse detexit. Collocationem titulorum delineavit curiose, textum singulorum cum descriptorum anteriorum contulit neque vero adhuc exempla nanctus est tam perfecta, quam curis iteratis aliquando mihi mittere posse confidit. Unde hoc loco memorasse sufficiat.

XIII. BARCINO supra p. 451.

290 Barcinone, in museo provinciali, arula ex lapide calcario alta m. 0.25, litteris altis 0.015.

QVINTIO
IOVI·VO
SO · LIB

Petrus Paris misit a se descriptam m. Iunio a. 1896.

XIII. EMPORIAE p. 988.

291—293 Emporiis, tabellae marmoreae parvae, *a* alta m. 0.17, lata 0.27; *b* rupta in partes duas, alta m. 0.10, lata 0.14; *c* alta m. 0.12, lata 0.15. Litterae altae sunt in *a* m. 0.025, in *b* et *c* 0.015. Gerundae servat Font.

a

ΘΕΣΠΙ
ΑΡΙΣΤΟΛΕΟΥ
ΜΑΣΣΑΛΙΗΤΑ
ΧΑΙΡΕ

b

ΗΝ|ΥΣΑΠΟ
ΑΜΕΝ
ΙΕΚΑΙ

c

ΡΙ
ΝΔΕΦΕΙ
ΟΣ ΓΕΝΟΜΗ
ΑΜΕΝΠΟ

Descripsi ex ectypis, quae misit Raimundus Font presbyter Gerundensis.

Lectio omnino certa est; litterae tituli *a* mihi visae sunt aetatis fere Sullanae esse, saeculi ante Chr. n. primi Dittenbergero, qui *b* et *c* fortasse paullo vetustiores esse iudicavit.

a Θέσπι Ἀριστολέου Μασσαλιῆτα χαῖρε

Propter Thespidis nomen notum damnabit hunc titulum, qui titulum alterum Emporitanum damnavit a me 'de fraude securo' editum (C. II 4623), in quo Democritus aliquis Sostrati nominatur, a philosopho claro Hegesistrati filio tam diversus quam a poeta tragico Thespis hic Massiliensis (Insc. Graecae Ital. et Sicil. n. 377*). De Ἀριστολέου nominis forma — memorata video Ἀριστόλας et Ἀριστόλεως — viderint nominum et dialectorum Graeciae periti. Μασσαλιήτης pro Μασσαλιώτης ethnici forma e Polybio nota est.

b c Frustra supplere temptaverunt Koehlerus et Dittenbergerus rei epigraphicae Graecae peritissimi, quos consului.

VIAE PVBLICAE.

PARS TERTIA.

VIAE TARRACONENSIS.

II. MILIARII BRACARAE SERVATI supra p. 456 ss.

294 *Panoias*, quod est suburbium Bracarae, pro pede crucis. Super titulum Tiberii inscriptus est postea alter Valentiniani et Valentis.

DD · NN · VALENTINIANO *G*
ET · VALENTI · FORT *S · AVG* ·
ISSIMIS · PRINCI
C. 364,378 PIBVS · SEMP · AVGVSTIS *IMP* ·
VIII · CONSVL · V · TRIB · PO p. C. 32/33
TEST · XXXIV · BRACARAVG ·
IIII

Albanus Bellino, qui invenit, descripsit mihique statim misit observans tituli antiquioris litteras quamvis consulto deletas adhuc legi, praeterquam ubi teguntur recentioribus.

VI. VIA BRACARA ASTVRICAM ALTERA.

n. 6215 V. MAX · IMP, non MAXIMO, in lapide esse affirmat Pinheiro *estudo da estrada militar de Braga a Astorga* ' , infra n. 300)

VIAE CONVENTVS CLVNIENSIS p. 997.

295 Augustobrigae, rep. a. 1896 in loco dicto *la Cerrada* (una cum n. **284**) columna longa *dos varas y media*.

TI · CAESAR · DIVI · AVG · F
DIVI · IVLI · N · AVGVSTVS
PONTIFEX · MAX · TRIB
POT · XXXV · IMP · VIII a. 32/34
5 COS · V
TVRIASONE
M · XXII

Fita *bol. de la Acad.* XXVIII 1896 p. 524 descriptam ab amicis Soriensibus; ectypum nondum obtinuit.

Pertinet ad viam Turiasone Cluniam per Augustobrigam Numantiam Uxamam, de qua dixi supra Saavedram secutus. Is a Turiasone Augustobrigam m. p. fuisse repperit XVIII; miliarium hoc cum m. 1.500 versus occidentem ab oppido humi iacens repertum sit, numeri prope conveniunt.

INSCRIPTIONES IBERICAE.

296 (= MLI n. XVIII) titulus Ibericus in *Cretas* Aragoniae oppido denuo comparuit:

ᛟΛ⩚ᴎϟ⊨ΛX◁

Fita *bol. de la Acad.* XXVII 1895 p. 492 cum tab. ita ut dedi legit in ectypo sibi misso, quod ego non vidi. Cui si fides est, legendum videtur:

klunseldr

Primum elementum exhibetur ita in tabula ⚲; non potest igitur ⚲ fuisse, sed potius ᛟ (v. MLI p. LI). Quartum in tabula hoc est ᴎ̸; sed puto lineolam in capite adiectam casu ortam esse et ᴎ significari. Reliqua elementa certo leguntur. Cluniae oppidi vel Clunii hominis nomen videtur indicari.

297 Aurgi (*Jaen*, supra p. 441) in collectione antiquitatum García y García, extat patella argentea (*un petit bassin d'argent*), in qua scariphata est inscriptio Iberica.

Engel *Rapport* p. 40 (supra p. 380) memorat, sed non adscripsit.

MLI n. LVIII. Lammina plumbea Gadorensis in ipsis academiae Matritensis collectionibus, ubi ego frustra quaesiveram, denuo comparuit.


Dederat academiae a. 1862 Antonius Gonzalez Gachin, repertam in fodinis *Barranco del Rey* provinciae *de Almeria*.

Fita *bol. de la Acad.* XXVI 1895 p. 492 cum tabula.

Textus a Zobelio perite, quamvis non eleganter descriptus prorsus convenit cum archetypo; unde non repetivi.

Ad titulos ex ipsa Hispania provenientes visum est adiungere titulum Ibericum externae originis; nam quod facile fieri potuit, scilicet ut e portuum Hispanorum inter Valentiam et Tarraconem Barcinonemve sitorum uno asportatus sit, fortasse pro saburra (cf. adnotata ad n. 3585 supra p. 444), id ipsius lapidis natura videtur exclusum esse. Hector enim Pais, rei epigraphicae Sardae peritissimus, sciscitanti mihi scripsit lapidem sibi visum esse certo originis Sardae. Sed etiamsi ex ipsa Sardinia prodiit, linguae Ibericae usus minime probat Sardos origine Iberos fuisse aut Iberos olim habitasse in Sardinia. Ut pateram Urvinensem homo Iberus in Italiam secum tulisse putandus est (MLI n. XLII), ut Catinae in Sicilia homo Iberus alius in vasculo Graeco inscripsit vocabulum Ibericum ad sepulcrum spectans (MLI n. XLIIa), ita Caralibus mercennarius aliquis Iberus in exercitu sive Punico sive Romano deo alicui patrio aram vel defuncto alicui conterraneo cippum sepulcralem ponere potuit. Tamen memorabile est monumentum hoc primum lingua Iberica inscriptum, quod e Sardinia prodiit.

298 Caralibus in Sardinia (*Cagliari*), columella e lapide calcario, qualis solet ibi adhiberi, sine ornamentis, reperta ibi in horto botanico vetere, ubi est gasometrum; servatur nunc in museo. Facies columnae inscripta alta est m. 0.55, lata 0.35; litterae altae sunt m. 0.07, profunde incisae. Lapis olim inverse collocatus supra et infra mutilus est.



Descripsi ex ectypo sumpto a. 1891 ab Hectore Pais professore Pisano, qui misit exemplum accurate descriptum Eliae Lattes professori Mediolaniensi utpote linguae Etruscae aliarumque perquam gnaro et postea mihi. Ibericam esse inscriptionem perspexit Claudius Giacomino professor et ipse Mediolaniensis, qui descripsit ectypum accuratissime et facile impetravit ut mihi mitteretur. Litterae omnes certae sunt.

V. 1 periit; pedes tantum litterarum quattuor puto aegre dispiciuntur.

V. 2 elementum tertium formas habet angulatas ♀, rotundas ultimum v. 2 ♀; sed formae illae et alibi iuxta reperiuntur (MLI p. XL). Elementum ultimum ш pede caret (Ψ), ut in patera Segoviensi (MLI n. XXXIV, cf. p. XLVIII).

V. 3 elementum tertium H *h* clare discernitur; similis H est in lammina Gadorensi n. LVIII, H fortasse in inscriptione Lusitana n. LXVIII; cf. MLI p. XXXVIII.

V. 4 elementum alterum M *q* minus latum est quam solet esse alibi (v. MLI p. LII), veluti in nummis Obulconensibus (n. 120 7 10 15) et in Castulonensi (n. 118 *g*).

V. 5 cum X et ◁ litterae, ambo *d* significantes, nondum iuxta repertae sint in eodem titulo, ut dixi MLI p. XLVII, hic primum ambo comparent iuxta adhibitae. Unde ◁ hic pro *du* videtur accipienda esse, ut alibi Δ et Δ.

Itaque legendum: .... | *s e r t* | *n ś h r* | *e q s e* | *a d du d* | ....

Ab interpretatione hic ut alibi omnino abstinendum; nisi quod *sert* vocabulum nolim referatur ad Sertorium. Ad v. 3 *nśhr* confero *nskd* tituli Saguntini n. XXXI *b*. Ad v. 4 *eqse* confero *eqths* nummorum Obulconensium n. 120 6. V. 4 *adu* est in titulo Tarraconensi bilingui n. VII, *adunia* in lammina Castellonensi n. XXII (2 15—19).

Litterarum formae in universum similes sunt eis, quas habent monumenta vetustiora orae Hispanicae orientalis; ut expectaveris. Etiam quod quaternae singulis versibus aequabiliter dispositae sunt vetustatem accusat.

---

299 Massae grandes ex aere tres, servatae in museo Caralitano, in quibus extant litterae hae profunde incisae post fusionem

a Ψ *b* Γ *c* Ŧ

Hector Pais, qui memoravit tertiam (*c*) *Bullett. archeologico Sardo* ser. II vol. I 1884 p. 149, mihi misit a se descriptas et litteras fortasse Ibericas esse adnotavit.

In *a* est *m* certo Iberica, in *b* potest *l* esse, utraque ex Hispaniae citerioris monumentis satis nota. Quod in *c* est signum, littera Iberica non est, nisi duo Ψ vel ш *t* coniunctae indicantur. In aerifodinis Sardis operas fuisse originis Iberae facile credemus.

Dum finem impono duplici huic additamentorum seriei, quae continet inscriptiones Hispanas novas numero CCCXXV — nam succrescente continuo materia supra necessario numeri multi saepius bis, interdum quater adhibendi erant —, ecce denuo affertur liber recens editus, qui ad vias Callaeciae Romanas spectat (supra p. 452 ss.), missus mihi officiose a scriptore Iosepho Henriques Pinheiro, Bragantino quondam nunc Portuensi, et inscriptus ita

Estudo da Estrada Militar Romana de Braga a Astorga, em que são determinadas todas as estações da referida via por José Henriques Pinheiro, Professor do Lyceu Nacional de Bragança cet. *Porto* 1896 (pp. 132) 8.

Scriptor agit de via Bracara Aquas Flavias (supra p. 461) et de rebus quibusdam aliis, quas enumerare longum est, augetque ex parte ea, quae iam observaverat P. Martins Capella. Praeter miliarios aliasque inscriptiones mihi iam notas titulum unum tantum profert ineditum sepulcralem, qui inserendus fuisset supra post n. 282.

CONVENTVS BRACARAVGVSTANVS.

VI. *BRAGANÇA* p. 903.

300 *Sacoias* prope *Bragança*, servatur in loco *Baçal*, in domo quadam sita in parte oppidi superiore; cippus e lapide granite cylindri forma altus m. 1.10, diametri 0.25.

OV // VS
L // CI F
AN XXV
S · T · L

Pinheiro *estudo da estrada militar de Braga a Astorga* (Porto 1896) p. 69. V. 1 vix puto fuisse *Ov*[*i*]*us* aut [*Q*]*u*[*iet*]*us* *L*[*u*]*ci f.*, sed potius latere nomina peregrina.

AEM. HÜBNER.

Plus quam biennium transiit, postquam supplementum hoc alterum inscriptionum Hispanarum impressum et exemplis aliquot seorsum editis ad amicos eos transmissum est, qui in componendo illo me adiuverant. Dum imprimitur accessit auctarium (n. 263—300); cum iam tempus instaret, ut octavum hoc Ephemeridis epigraphicae volumen in publicum emitteretur, nova interim inscriptionum messis succrevit. Tituli numero circiter CC per hoc biennium ab amicis mihi submissi sunt ex omnibus fere paeninsulae regionibus. Id enim nunc demum consecutus sum adhortationibus continuis et epistularum commercio nunquam interrupto, ut paene nihil ibi inveniretur, de quo certior non fierem. Sed sunt in numero illo tituli complures, quorum textum nondum proponere licet quantum fieri potest emendatum. Veluti exempli causa illorum, qui in rupe viva ad oram insulae Baliaris minoris insculpti extant (C. II p. 963). Novi eius generis interim detecti sunt ibidem; item sepulcrales vetusti prope oppidum, quod Guiuntanum fuisse credo in insula Baliari maiore (supra p. 445). Accesserunt etiam Iberici novi, ex Lusitania meridionali, ex Callaecia, unde nulli adhuc innotuerunt, ex Baetica, ex Celtiberia, quos omnes supplemento proprio ad Monumenta linguae Ibericae addendo comprehendere in animo est. Sed quam omnes expectamus desiderio magno bilinguis vera nondum comparuit. Reliqui maximam partem quidem sepulcrales sunt simplices, ut exspectaveris, et quamquam non sine pretio, propter formulas et nomina peregrina quae continent, tamen non tanti momenti, ut necessarium crederem omnes denuo in seriem geographicam redactos hic adicere. Selegi autem quindecim maioris aliquanto pretii, quos infra adieci, ne diu in schedis meis laterent. Adieci praeterea adnotationes paucas ad titulos supra in hoc volumine editos, quas aut exempla meliora interim submissa aut amicorum observationes aut considerationes iteratae exigere visae sunt.

Berolini mense Martio a. MDCCCXCVIII.

AEMILIVS HÜBNER.

Ad p. 367 n. 30 Buechelerus observavit *auserit* accipiendum esse pro *hauserit*, ut annos haurire idem sit atque vivere. Quod si verum est, quo modo finem tituli expediam non habeo.

p. 400 n. 111*a* Melius exemplum Sarmento misit mense Februario a. 1898 verba non mutantur, mutatur versuum divisio, quae haec est TVTELAE TIRI|ENSI POMPEI | CLITVS cet. Est ara alta m. 0.77, lata 0.40, litteris altis m. 0.45 ad 0.55, iam inlata museo Vimaranensi.

p. 403 n. 116 In adnotatione ad v. 1 corrige errorem typothetae: supra *versus* potest excidisse.

p. 409 n. 131 Similiter in adnotatione lege: *terminos* Augustales.

p. 413 n. 141 Buechelerus hanc proposuit lectionem: *b(ona) k(aduca M.* | *Graci Iuc[undi]* | *aest(imata) X (denariis) III (tribus milibus)*|; *[fo]enus exs c(entum) as*; | *b(ona) k(aduca) Sex(ti)* | *Graci Iuc[undi]* . . .; probabiliter. Quomodo haec explicanda, videant alii.

p. 414 n. 142 In lapide Eduardus S. Dodgson mense Maio a. 1897 vidit versum quartum V·S, quem ectypum non exhibebat.

p. 418 ad n. 147. 148 *Stenio* nomen viri adest C. III 2351 = S. 14239.

p. 423 ad n. 159 Ectypum paulo minus imperfectum accepi ab Eduardo Dodgson, sed et ipsum minime satisfacit. In illo ita leguntur

V. 2 ƆOḊI/////// /ṘḊIA

V. 4 \RATÒNIS·VAL, litterae tres ultimae satis evanidae et incertae sunt,

V. 5 ᑭOLECENSIVM, initio P litterae pars superior distinguitur et ante eam spatium est litterae uni sufficiens.

Lectio igitur haec fere est: *Cabuniaegino Doidi[na] Utridia pro salute [A]ratonis* — sive *[D]uratonis - Val*||*[i]polecensium l(ibens) m(erito)*.

Sed nondum solutae sunt dubitationes omnes. Cabuniaeginus deus admonet aliquo modo Cabruagenigorum gentilitatis Asturum C. II 2633.

p. 427 n. 168 Imaginem photographam optimam a Frederico Baraibar accepi mense Martio a. 1898. Lapis elegantissime ornatus est; supra est rosa magna, infra minor et patellae duae ansatae — unde quaeritur num rosae illae tam frequentes in monumentis sepulcralibus Hispanis et ipsae pro pateris potius habendae sint —, cingunt marginem vites duae magnae foliis et uvis ornatae, quae ex amphoris exeunt. Litterae sunt saeculi I optimae, perspicuae. V. 7 clare legitur, quod dedit Baraibar: F·R·M·S·F, puncto inter F et R adiecto propter aequabilitatem. Estne *fr(ater) M(arco) s(uo) f(ecit)*? Nam appellatur defunctus M. Sempronius Fuscus. Sempronii illius regionis ad Ti. Sempronium Gracchum referendi sunt.

p. 430 n. 175 *Obarra*, sita illa inter Cinca et *Esera* fluvios confluentes ad illius ripam dextram, ab *la Puebla de Castro* oppido, cui respondet Labitolosa vetus, sita est versus septentriones ad *Isábena* fluvii ripam sinistram; ut mihi observavit Ioachim Costa amicus locorum illorum perquam gnarus, utpote patriae suae.

p. 447 n. 198 In cacabulo Tarraconensi non NVNTIVS ◦ MAIOR inscriptum est, sed, ut superficie purgata et litteris accurate inspectis clare apparuit, NVNTIVS ◦ IVNIOR; ut animadvertit Berlanga. Unde mihi videtur *vernaclus* ille *nuntius iunior* vix posse intellegi de cacabulo ipso. Reliqua de titulo a me observata non mutantur. Inter suspecta numeratur tintinnabulum Vercellense C. V 1087* Tridini (*Trino*) servatum, cui inscripta sunt vocabula *tintinabulum* | *magno sacerdoti* et adiecta signa sacerdotii nota patera aspergillus capeduncula lucerna culter lituus; fortasse non damnandum.


p. 448 n. 198 Vocabula tituli obscura LEIVS · MARIS orta sunt fortasse inde, quod in exemplo scriptum erat SA *cerdoti* | ROMAE · ET · AV*gusti* | ET · EIVS · MATRIS; ut indicaretur Faustina divi Marci.

p. 506 n. 283 Iam extat in museo Auriensi; accepi imaginem photographam optimam Fitae missam a Benedicto F. Alonso, in qua vv. 2—5 clare sic leguntur FLAVI VE|NDIECI F · LNCI|Ↄ DOMO VA|COECI, idest *Flavii Veandieci f(ilius) Lancic(um) domo Vacoeci.* Observa Ↄ inversam in fine vocabuli; nisi Q fuit, nam litterae videntur renovatae esse tempore recentiore.

p. 507 n. 285 Est II 6338*k*; in ectypo ab Eduardo Dodgson misso clare legitur v. 5 AVLGIQVN, ut dedi 6338*k*, et v. 7 FALMICI · aut EALMICI · FILIO — non E AMIO FILIO —, ut dedi n. 285. Unde nunc demum de lectione constat.

p. 508 n. 286 Est II 6296.

p. 510 n. 293*a* Edita est postea a Raimundo Font in ephemeride *Revista de la Asociación artistico-arqueológica Barcelonesa* vol. I (Barcinone 1896) p. 209 cum imagine. Idem misit fragmentum inscriptum novum, quod cum *c* coniungendum est:



Tamen praeter Ἐνπο[ρ]ίτην versus ultimi vocabulum reliqua nondum intellego.

---

301 (inserenda supra p. 359 post n. 13).

S. Thomas *das Lamas*, qui vicus est in antiquo concilio *do Cadaval* provinciae Extremadurae Portugalensis, ara rep. a. 1896 ex lapide calcario, supra fastigiata cum volutis duabus, litteris altis m. 0.01 ad 0.02, scalpro

deletis tempore recentiore in versibus prioribus quattuor vel quinque; sed etiam reliquae evanidae sunt, partim paene deletae umore. Servatur in museo Olisiponensi.

CI · PRONEPOTI · DIVI · NER
....NEPOTI · T · FL · FLAV · TRV
..OB · PER C · IVLIVM · TAVRV
////I · M · MALLONIVM · MARCIO
.EM · NVM · PL/ ETC I....M · N..
/VM ET M IVL · TAVRVM

Descripsi summa cum difficultate ex ectypis multis mihi submissis a Iosepho Leite de Vasconcellos; Leite lectionem meam contulit cum lapide accuratissime. Inde edidi in ephemeride eius *o Archeologo Português* III 1897 p. 161 cum commentario pleno.

In commentario rettuli de singulis litteris et lectionis inventae probabilitatem defendi; tamen non pauca incerta manent. Hic apposui variam lectionem potiorem.

2 FEL · FLAV legi potest pro T · FL · FLAV; cogitavi de oppidi nomine *Fel(ices) Flav(ienses) Trutob(rigenses)*; expectaveris MVN*icipes* vel CIV*es*.

In fine IRV legitur, quod TRV esse potest, non BRV; unde non potest cogitari de Brutobriga.

3 in. ..OB certae sunt; desunt litterae una vel duae. Nomen oppidi fuisse potest *Tru[t]ob[riga]* vel *Tru[tae]ob[riga]*, et ipsum breviatum insolenter. Lectio vel interpretatio alia probabilior non suppetit.

In fine versus IAVRV legitur, quod Leite magis putat LAVRV fuisse quam TAVRV; tamen hoc praetuli propter versum 6.

4 in. M litterae linea ultima distinguitur.

5 in. /LM litterarum trium vestigia dispicio; unde supplevi cognomen. Versus hic omnium aegerrime legitur propterea quod ultimus est in facie arae ante pedem eius prominentem. NVM praenomen certum visum est, quod sequitur nomen et cognominis initium incertum. Proposui olim exempli causa CATILIVM FESTI|VVM; nunc magis videtur convenire litterarum vestigiis iterum examinatis PLAETORIVM MAV|RVM. Sed nomina ambo incerta manent.

6 IAVRVM legitur.

Itaque sic fere supplenda:

[Imp. Caes. M. Aurelio Antonino Augusto, divi Antonini filio, divi Hadriani nepoti, divi Traiani Parthi]|ci pronepoti, divi Ner|[vae ab]nepoti .... *Flav(ienses) [T]ru[t]ob(rigenses) per C. Iulium [T]auru|m M. Mallonium Marcio|[nem] Num. [Plaetorium] M[a]u|rum et M. Iulium [T]aurum.*

Dedicationis imperatori factae curatores quattuor fortasse quattuor viri sunt municipii quamquam magistratu non indicato. Quod quartum nomen

contra usum antiquiorem per *et* particulam iungitur reliquis tribus iuxta positis sine copula, non offendit loco illo et aetate illa.

Trutobrigae vel Trutaeobrigae nomen oppidi adhuc ignoti iungendum similiter formatis, quae frequentia sunt in Hispania, compositis in Mon. ling. Iber. p. XCVIII.

---

302 Emeritae, tabula marmorea alta m. 0.90, lata 1.00, litteris optimis, altis m. 0.13 ad 0.05. Servat Marchio de Monsalud in aedibus suis oppidi *Almendralejo*.

]L · R O S C I O · L · *f.quir.mae*
C I O · C E L E R I · M*anlio?*
P O S T V M O · M A M*iliano*
VERGILIO · STABERIA*no.....*
QVAESTORI · IMP · HADRIA*ni aug.*
S·A·PR·PEREGR·LEG·LEG·XIIII G·*m·v*
*d*ECRETO CONCILI · PROVIN*ciae*

Descripsi ex imagine photographa quam misit m. Martio a. 1898 Marchio de Monsalud qui invenit et postea edidit *bol. de la Acad.* XXXII 1898 p. 352 ex lectione mea et cum mea interpretatione.

L. Roscius M. f. Aelianus Maecius Celer, cos. a. 100, C. XIV 3612, potest huius avus fuisse; L. Eggius L. f. Ambibulus Pomponius Longinus Cassianus L. Maecius Postumus, cos. a. 126, C. IX 1123. 1124, Q. Roscius Sex. f. Quir. Coelius Murena Silius Decianus Vibullius Pius Iulius Eurycles Herclanus Pompeius Falco, cos. a. incerti saeculo II medio, C. X 6321, parentela aliqua cum hoc coniuncti fuerunt. L. Roscius Aelianus, cos. a. 187 fortasse hic novus ex familia illa inlustri, cuius nomina partim restitui possunt e parentum, partim non possunt; ut . . . *cio* v. 2 in. huius tituli etiam *Decio* vel *Marcio* cet. suppleri potest.

V. 1 et 2 extr. etiam [*Mar*]*cio* aut *Mucio* et *M*[*aecio*] suppleri possunt; ut patet.

V. 3 extr. tam MAM*iliano* quam MAM*ilio* vel MAM*mio aeliano* supplementa spatium tolerat. Mamilii vel Mammii Aeliani et Vergilii Staberiani videntur obscuri.

V. 4 extr. supplendum fortasse primum munus senatorium e vigintiviratu, e. g. III · VIR · KAP.

V. 5 extr. cognomen legionis XIIII aut GEM fuit aut G · M · V.

V. 6 in. S · A · recte explicuit Fita *s*(*odali*) *A*(*ugustali*).

Concilium provinciae Hispaniae citerioris notum est, item ulterioris; Lusitaniae hic primum nominatur.

---

303 (ins. p. 386 post n. 90).

Jeréz de los Caballeros, cippus e lapide granite rep. a. 1891, altus m. 0.50, latus 0.30, servatur in curte domus nuper aedificatae a Martinez versus

occidentem a porta S. Iacobi. Litterae saec. I exeuntis vel II, altae m. 0.03, incuriose incisae.

ornamenta varia

C · AVFVSTIO
C · F · GAL · MOD
ESTO · SER · IVLIA
C · LIB · MODES
5 TA · MATER
P

Descripsi ex ectypo quod Fitae mihique misit Marchio de Monsalud; Martinez *el libro de Jeréz* p. 41 male; Fita *bol. de la Acad.* XXX 1897 p. 336.

V. 3 SER in lapide et in ectypo dispicitur, non SEL.

Quod homo hic *Ser(iensis)* appellatur, Seriam Fama Iulia dictam Baeturiae oppidum (Plin. n. h. III 14 Ptolem. II 4, 10 Σερία Turdetanorum Ravenn. p. 317, 19) quam maxime probabile reddit sitam fuisse prope *Jeréz*, cuius nomen e *Serienses* vel *Seriense* ortum esse putat Fita. Quod idem existimat in titulo in *Burguillos* olim servato C. II 986 idem Seriae nomen legi — S... ERA traditur — incertum est, cum titulùs ille male descriptus sit.

304 (iungenda cum praecedente).

Jeréz de los Caballeros, tabula lapidea rep. a. 1891 prope oppidum in loco deserto dicto *la Granja* iuxta domum *(la casa solariega)*, in cuius curte extat inserta parieti; alta est m. 0.30, lata 0.42, litterae sunt saec. I bonae, altae m. 0.04.

SEX · IVLIVS · MEDVC
GAL · LVPVS

Descripsi ex imagine photographa missa ab Eduardo S. Dodgson et ex ectypo misso a Marchione de Monsalud; Martinez *el libro de Jeréz* p. 82, Fita *bol. de la Acad.* XXX 1897 p. 341.

V. 1 littera ultima tam C potest fuisse quam G vel Q; unde Fita supplevit *Medug[eni f.]*, cui spatium vix sufficit. Praefero *Meduc(um)* vel *Meduq(uom)*, ut sit gentis nomen velut composita a me Mon. ling. Iber. p. CXXXVII.

305 (ins. p. 358 post n. 92 et p. 502 post n. 275).

Italicae rep. a. 1896; servat Hispali Gali Lasaletta. Basis parva marmorea; mensuras nondum accepi.

PRO · SALVTE · HADRIANI · AVG ·
ET · SABINAE · AVGVSTAE · N ·
SILVANO · PANTHEO · AVTARCES
SABINAE · AVG · N · LIB ·
5 EX · VOTO

Descriptam misit Arthurus Engel Parisiensis.

V. 4 SABINA/// traditur.

306 (ins. p. 388 post n. 93).

In situ oppidi Callensis, qui est apud *Moguerejo*, *cortijo de Lumbreras*, *termino de Montellano*, *partido de Morón de la Frontera*, rep. m. Octobri a. 1897, basis alta m. 1.23, lata 0.835, crassa 0.57; ibidem a. 1638 statua aenea reperta est, ut testatur Antonius de Bohorques Villalón, historiographus Moronensis. Litteris scripta est optimis saec. II medii, non I, ut putabat Fita, altis vv. 1—6 m. 0.08 ad 0.04, in reliquis versibus 0.035.

D · M
L V C I A E · P · F
A V I R C I A E
A C I L I A N A E
M A T R I · P I Í S S V M A E
HVIC · ORDO · ITALICENS · ET
ROMVLENS · HISPALENS · ET
CAESARINI · ASIDONENS · ET
FORTVNALES · SIARENS · ET
AENEANICI · CALLENSES
DECREVERVNT · INPENSAM · FVNERIS
ET · STATVAS
M · AEMILIVS · AFER · ACILIANVS · FIL
HONORE · VSVS · INPENSAM
REMISIT

Descripsi ex ectypo a Fita misso, qui ed. *bol. de la Acad.* XXXI 1897 p. 381 ss. ex eodem ectypo accepto ab Ignatio de Torres León.

De Callensibus v. C. II p. 186; situs iam indicatus titulo n. 1372 confirmatur hoc novo.

V. 2 Praenomen mulieris, gentile barbarum originis fortasse Ibericae e titulis urbanis tribus (C. VI 12923—12925) iam notum, quod admonet Abercii hominis christiani, de cuius inscriptione nuper commentati sunt viri docti non pauci, secundo saeculo conveniunt.

6—10 Ordines Italicensis et Romulensis Hispalensis distinguuntur a civibus Caesarinis Asidonensibus (v. II p. 176) et Fortunalibus Siarensibus et Aeneanicis Callensibus. Scilicet haec municipia fuerunt, illae coloniae. Siarum vel Searum nummorum (Mon. ling. Iber. n. 160) prope Utreram (C. II p. 170) cognomen Fortunalium gessisse ex hoc demum titulo discimus; cum inter oppida ad Baetem sita e Varrone Plinius memoret Siarum (III 11) et inter oppida Celtica, '*quae cognominibus in Baetica distinguuntur*' adici dicat *Teresibus Fortunales et Callensibus Aeneanici*', corrigendum esse *Siaresibus Fortunales* perspexit editor. Sed Siarum illud ab hoc diversum fuisse non credo, ut credidit Fita. Oppidum vero eiusdem nominis in provincia citeriore notum non est.

307—309 (ins. p. 407 post n. 126. 127)

Brigantii *(La Coruña)*, in ecclesia S. Iacobi, ubi extat arula II 2558, in altare absidis laevae praeterea arae Romanae tres collocatae sunt, e lapide granite omnes, antea nondum observatae.

307 alta m. 0.93, lata 0.45, litteris altis m. 0.05

IMP · CAESAR
M · AVRELIO
ANTONINO
AVG — p. C. 161—169
reginus VERNA
AVGVSTORVM
EXACTOR
EX VOTO

308 alta m. 0.93, lata 0.43, litteris altis m. 0.05

IMP · CAESAR
L·AVRELIO VERo
AVGVSTO — p. C. 161—169
REGINVS·VERNA
AVGVSTORVM
EXACTOR
EX VOTO

309 alta m. 0.90, lata 0.38, litteris altis m. 0.05

. . . .
AVG
PRO SALVTE
AVGVSTORum
NOSTRORum
GLAVCVS
CAESAR · N̄
S . . . . . .

Descripsi ex ectypis quamvis admodum obscuris, quae submisit officiose Andreas Martinez Salazar archivarius Coronensis. Edidit idem in ephemeride *la Voz de Galicia* d. 28 m. Aug. a. 1897. Superficies lapidum aspera ectypa respuit, atque videntur litterae consulto erasae esse.

307 lectionis certae; v. 5 suppletur ex 308.

309 V. 1 in. aliquando mihi visae sunt apparere litterae TI . . . . . .; sed nec de Faustinae nomine cogitari potest, cum supra versus nullus desit, nec de Terrae (Callaicae?) nomine. De PIETATI cogitavit Hirschfeldius; cf. C. II Index p. 1129.

V. 2 satis clarus est.

V. 8 s tantum perspicitur; quae sequuntur litterae non videntur admittere SERVVS lectionem, nec S · EXACTOR aut similia. Interdum mihi videor legere SPH....; ut subsit munus aliquod *p(rovinciae)* *H(ispaniae)* [*c iterioris*].

Arae tres sine dubio simul erectae sunt, ut docet formularum aequabilitas, intra annos p. C. 161 ad 169, ubi L. Verus mortuus est. Caesar noster uter indicetur non liquet. Exactores noti sunt.

---

310 (ins. p. 407 post n. 126. 127).

In Luco Augusti rep. a. 1894 ex muro urbis extractus, cippus altus m. 0.75, latus 0.64, litteris saeculi III vel IV.

D M S
IVLIO RVFINO
LEONTIO EXTAB
CIVI ASTVRICESI
ANNORVM XXVII
RVFONIVS RVFI
NVS PATER ET RV
FIA PATERNA MATER
FILIO PIISSIMO

A Iosepho Villaamil accepi descriptam accurate; Fita *bol. de la Acad.* XXIX 1896 p. 263 ex ectypo misso a Bartholomaeo Teijeira.

---

311 In Luco Augusti rep. una cum n. 309, cippus altus m. 0.56, latus 0.43, litteris saec. II optimis.

· D · M ·
PHIL · TA · TES ·
OR · NA · TRCIS
[/ / / / / / / / /]
[/ / / / / / / / /]
[/ / / / / / / / /]
DOMO·AV·GVSTA
T · AV · RI · NI · S
CON · SER · VI
EIVS

A Iosepho Villaamil accepi descriptam accurate. Fita *bol. de la Acad.* XXIX 1896 p. 263 ex ectypo misso a Bartholomaeo Teijeira.

V. 4—7 nomina domini dominaeve videntur consulto erasa esse. Augusta Taurinorum nota est. De interpunctione quam dicimus syllabari v. Exempla mea p. LXXVII.

312 (ins. p. 409 post n. 132)

Castro de la Ventosa prope *Pieros* in regione Asturum Augustanorum, *ayuntamiento de Cacabelos*, leugam una a *Villafranca del Vierzo*, ubi Bergidum Flavium oppidum collocatur probabiliter, tabula ex lapide scissili alta m. 0.28, lata 0.45, crassa 0.03. Servatur Legione in museo, litterae altae sunt m. 0.015; margo superior, qui solus servatus est, ornamenta habet eleganter facta.

IMP · COMMOD*o august*
O·II·ET·MARTIO·VERO·II·COS
*pr*O·SALVT*e s*VA·ET·SVORV*m* — p. C. 179
T·P·PR*oculei* . . . . . *f. c.*

Fita misit depictam ab Eligio Diaz Jiménez m. Novembri a. 1897 et ed. ex ectypo eiusdem *bol. de la Acad.* XXXII 1898 p. 171.

V. 1 litterae in altera parte versus non erasae sunt consulto, sed interiisse videntur super posita fascia ahenea, quae tabellam firmabat.

V. 4 *T*[*itus*] *P*[*ublius*] *Pr*[*oculeii*] nomina supplevi exempli causa; tabella basi statuae votivae videtur fuisse inserta.

Ex eodem Bergidi Flavii situ processit titulus II 5673, cuius nondum nancisci potuimus exemplum plenum.

ins. p. 446 ante n. 196b)

SAGVNTVM.

In codice bibliothecae Gottingensis Philos. 153 inter Gregorii Mayansii opuscula f. 49—53 est epistula eius data Olivae postridie kal. Febr. a. 1754 Illustrissimo et Excellentissimo viro Ernesto Guidoni Comiti de Harrach, oratori imperatoris Germanici, quocum Mayansius Saguntum visitaverat. Insunt exempla aliquot inscriptionum, e quibus qui mihi rettulerunt de codice illo nihil novi disci affirmaverant. Unde in praefatione Supplementi (p. LXXXII) accuratius de eis referre supersedi. Sed epistula denuo examinata per Ericum Ziebarth v. d. (*Mittheilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts*, *Römische Abtheilung*, Vol. XII 1897 p. 323 s.) rem aliter se habere apparuit. Nam insunt praeter iam notos quindecim (n. 3892. 3832. 3835. 3850. 3843. 3848. 3916. 3889. 3908. 3871. 3920. 3858. 3859. 3840. 3898) tituli quinque aliunde non noti Saguntini, non magni quidem illi momenti, sed descripti perite, utpote a viro doctissimo, e quibus duos paulo pleniores hic repeto (n. 314. 315); qui videntur saeculi primi ineuntis esse ambo.

313 (ins. p. 446 post n. 196a).

Sagunti rep. a. 1896 in necropoli versus meridiem a castello sita in effossionibus, quae ibi institutae sunt propter viam ferream Sagunto Segobrigam et Bilbilim sternendam, circa sepulcretum vetustum; tabula lapidea alta m. 0.50, lata 0.31, litteris bonis.

ELAESVS · COELO
NIS · F · EQVES
ALA · ASTVRVM
III · TVRMA · NASO
NIS · STIPENDIO
RVM · V · ANNOR
rum . . . .

Antonius Chabret mihi misit et ed. *bol. de la Acad.* XXXI 1897 p. 464 ss.

Alam tertiam Asturum, quae primum in Hispania memoratur (C. XI 3007 dubiae lectionis est) aliquando Sagunti in castris fuisse nondum novimus — nam equitem eius casu tantum huc pervenisse diemque obiisse non crediderim —; novimus primam et secundam in Britannia tetendisse.

---

314 (ins. p. 446 post n. 196 c).

Sagunti.

LVCRETIA
W · L ·
PRIMA · HIC
SITA · EST

Mayansius in epistula a. 1754 ad Comitem de Harrach f. 52 v. (inde Ziebarth *röm. Mittheilungen* p. 324).

V. 2 M inversa significat mulieris libertam; cf. Exempla mea p. LXXIII.

---

315 (ins. p. 446 post n. 196 c).

Sagunti.

VALERIA
M' OPILIO · OPTA
FIL · AN · XXII

Mayansius in epistula a. 1754 ad Comitem de Harrach f. 51 (inde Ziebarth *röm. Mittheilungen* p. 323).

Lege *Valeria M[anio] Opilio Opta[to]* — vel *optato* — *fil(io) an(norum) XXII.*

AE. H.

Extra ordinem addo haec.

Ad n. 5439 *a*. Particulam illam legis Ursonensis arte novicia expressam esse ex archetypo vetusto affirmat Guilelmus Froehner vir doctissimus Parisiensis.

Ad n. 6246 8. Tali eius generis, ut observavit Zangemeisterus *Westdeutsches Correspondenzblatt* 1898 col. 114 ss., sunt Rhenani apud Brambachium n. 918 et 2006, quos novicios esse et originis Germanicae iam pronuntiaverat Iacobus Becker Francofurtensis *Bonner Jahrb.* XLIV 1868 p. 244. Similes postea ediderunt van Vleuten *Bonner Jahrb.* LVII 1876 p. 192 et Rob. Mowat *Bulletin des Antiquaires de France* 1897 p. 307. Recte eos interpretatus est A. de Cohausen in Annalibus *für Nassauische Alterthumskunde* XV 1879 p. 393; scilicet litterae inscriptae haec significant: *Nimm Ganz Nimm Halb Nimm Deins Lass Stehen Setz Zu Tritt Ab.* Tali illi a societate quadam Saxonica, quae in Zöblitz oppido lapidem Serpentinum effodit et in usus varios convertit, adhuc venum dantur, ut directores eius sciscitanti mihi rescripserunt officiose.

Ad n. 306 supra p. 522. Ectypo iam accepto et examinato litterae apparent saeculi esse secundi.

---

316 Caesaraugustae repertus est a. 1898 in tractu muri veteris lapis calcarius quadratus, altus m. 0.58, latus 0.82, qui videtur ipsius muri parti antiquissimae insertus fuisse; inlatus est in museum urbicum. Litterae sunt saeculi I altae m. 0.06, non admodum profunde insculptae.

PoRTA · RO
MANA ·
QVI FACI
VNT ELA
RES RECE
DANT

Descripsi ex ectypo misso a Marchione de Monsalud, qui ed. a me explicatam *bol. de la Acad.* XXXIII 1898 p. 403.

porta(m) Romana(m) qui faciunt elares recedant

Litterarum formae — A linea transversa carens, L cursivae similis, P aperta, M latissima, N admodum obliqua — indicant aetatem Augustam. Puncta in vv. 1 et 2 solis adsunt, in his additum in fine post vocabulum integrum; in reliquis desunt. Cum *elares* forma rustica pro *hilares* praeter *Helara* formam C. XII 1109, non habeo quae comparem nisi *caledus soledus navebos tempestatebus* vetusta et Graeca Τεβέριος Λέπεδος; aspiratio omissa, ut in *aedus arena erus ircus Irtius olus umor*, et *m* finalis accusativi suppressa rusticitatis indicia nota sunt. Haec et verba ipsa indicant indolem tituli

privatam; certo enim talia non profecta sunt a magistratibus, qui muros portasque coloniae facienda curarunt, sed ab operariis, Italicis puto, qui inter longi laboris taedia patriae memores finem operis desiderabant.

Caesaraugusta adhuc iacebat inexplorata; initium explorandi fecit Marchio de Monsalud, cui inventum hoc aliaque nonnulla debentur. Portam Romanam putabimus fuisse versus orientem sitam, unde incipiebat via Caesaraugusta Tarraconem.

INDICES.

COMPOSVIT C. REGLING.

lectio incerta vel verba suppleta asterisco (*) notantur.
quae ex compendiis suppleta sunt, uncis curvis, ( ), quae lapide fracto vel evanido facto amissa, uncis rectangulis [ ] includuntur.
numerus sine nota significat inscriptiones Italicas (ad CIL IX et X) p. 1—221, cum nota *Hisp.*: Hispanicas (ad CIL II) p. 351—528, cum nota *Saec. A.*: acta Saecularia Augusti p. 227—233, *Saec. S.* = acta Saecularia Severi, p. 278—292 *Saec. inc.* = acta Saecularia incerta p. 302—303, *Arv.* = acta fratrum Arvalium p. 316—338.
ex actis fratrum Arvalium nihil praeter nomina, deos deasque, geographica, munera in indice enotavi.
cognominum numeri uncis [ ] inclusi in indice nominum cognomen illud redire indicant.

I 1. IMPERATORES ET DOMVS EORVM.

DRVSILLA

diva D[rusilla *Arv.* 4 6 *cf. p.* 321

CLAVDIVS

Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus 744. *Hisp.* 218. 221. 222. **Saec. inc.* III 3
Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus 804

---

a. 41 pont. max. tr. pot. imp. cos. des. (*pro: cos. des. iterum*) 804
a. 43/44 pont. max. imp. V cos. III trib. pot. III p. p. *Hisp.* 218. 221. 222
a. 46 pont. max. tr. pot. VI p. p. imp. XI cos. des. IIII 744

ANTONIA MAIOR

procurator Antonianus 335. 336. 337

NERO

Nero Claudius Caesar *Hisp.* 23
Nero Claudius Caesar Aug. Germanicus *Arv.* 9 8, pr(inceps) *Arv.* 9 4
Nero Claudius Caesar Aug. Germ. *Hisp.* 24

---

a. 58 III cos. *Hisp.* 23
a. 61/2 pontif. max. trib. pot. VIII (cos. *omissum*) IIII imp. VIII p. p. *Hisp.* 24

DOMITIVS NERONIS PATER

Domi[tius pater eius, *sc. Neronis*] *Arv.* 9 5 *cf. p.* 340

VESPASIANVS

Imp. Ca[es....] tii...Vespa... 785 (*nisi Titi est*)

---

[d]ivus Vespasianus [pater] Domitiani Aug. 73

TITVS

[I]mp. [Ti]tus Caesar divi Vespasiani f. Vespasianus Aug. *Hisp.* 228 *cum fratre*
Imp. Titus Caesar divi Vesp. f. Vespasianus Aug. *Hisp.* 236 *cum fratre*

---

a. 80 pont. max. trib. pot. VIIII imp. XV p. p. cos. VIII *Hisp.* 228
a. 80 pont. max. trib. pot. IX imp. XV p. p. cos. VIII *Hisp.* 236

DOMITIANVS

cum fratre:
Caes. divi Vespasian. f. Domitianus (*nom. eras.*) *Hisp.* 228
Caesar divi Vesp. f. Domitianus (*nom. eras.*) *Hisp.* 236

---

a. 80 cos. VII *Hisp.* 228. 236

---

post mortem fratris:
Domitianus Aug. 73
Domi... divi .. *Hisp.* 242
Imp. Domitianus Caesar Aug. 892
Imp. Caes. Domitianus Au[g] 654

---

a. 83 VIIII cons. 892

a. 140 III (cos.) (*vel a.* 161, 181, 208, 220 *p. C.*) 371
a. 145 IIII (cos.) *Arv.* 15 a 2
a. 145 pontif(ex) max[imus trib. potest. VIII cos. IIII imp. II pater patriae] *Arv.* 15 b c 17
[pont. max. tr.¦p... imp. .. p]ater pat[riae]. (*si ad Pium referenda sunt, non suo loco, sed post filium posita*) 204

---

princ]eps parensque noster *Arv.* 15 b c 17—18

MARCVS
patre vivo
M. Aelius Aurelius Cae[sar *Arv.* 15 a 3. 6. *d 40
M. Aelius Aurelius Caesar filius (Antonini Augusti Pii) *Arv.* 15 b 18
M. Aurelius Caes. Im]p. Antoni[ni fil. 204 *cum patre*
post mortem Antonini Pii
Imp. M. Aurelius Antoninus Aug. 652
Imp. M. Aurel. Antoninus Aug. Pius 368
Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Aug. *Hisp.* 307
I]mp. Caesar M. Aurelius [A]ntoninus Aug. [di]vi Antonini f., [di]vi Hadriani n., [d]ivi Traiani [Pa]rthici pronep., [di]vi Nervae abn. 457
[Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Augustus divi Antonini filius, divi Hadriani nepos, divi Traiani Parthi]ci pronepos, divi Ner[vae ab]nepos *Hisp.* 301

---

a. 145 I[I cos.] *Arv.* 15 a 3
a. 162 po]ntif. max. trib. [po]test. XVI cos. III 457

L. VERVS
Imp. Caes]ar .. Verus 630
Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus *Hisp.* 308
L. Aurelius Verus A]ug. *Arv.* 16 4
[Imp. Caesar M. Aur. Antonini Aug.] Parth. max. frater, divi [Antonini f. L. Aurelius Verus Aug. *Arv.* 16 2

---

a. 161/6 c]os II 630

FAVSTINA MINOR?
*sa(cerdos) Romae et Au[gusti (*i. e. Commodi*) et] eius ma[t]ris. *Hisp.* 199 *p.* 518

COMMODVS
patre vivo:
Commodus Caes(ar) *Arv.* 16 4
post mortem patris:
imp. Commod[us August]us *Hisp.* 312
M. Aur. Commodus (*praecedit* pro salute August.) 877
Commodus Pius Felix Aug. 369 (*in litura restitutus est*)
... div... div.. adn. ... Aug. 226 (*Commodi videtur fuisse*)

---

a. 179 II (cos.) *Hisp.* 312

[divus] Commodus *Hisp.* 1!

---

mater castror. con[iux Aug.] IV 9
mater castror. reique publicae III 9—10
coniux im[p. III 66

ANTONINVS SEVERI F. (CARACALLA)

patre vivo: (*omnes loci in Saec. S.*)

Antoninus II 26 (*patre antecedente*)
Antoninus fili[us I 21
Antoninus Aug. filius IV 5
Antoninus Augustus I 17. II 22 ([Augg.] *quia pater antecedit*) III 79 (A[ug.])
Imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius Aug. I 4. *27—28. 42. *II 3 *cum patre*, *II 5 *cum patre*, II 8. III 17. [19]. *mutili loci supplendi secundum* II 8
Imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius Aug. *sequuntur honores, Getae nomen erasum, maiores.* II 16/17. VIII A 8—11, *sequuntur Getae nomen erasum et maiores* [I 56—7]. [III 27—8]. VI 5—6

post patris mortem

Imp. ... [d]ivi Severi fi[l.], divi Marci Antonini n[ep.], divi [Anton]ini Pi pronep., divi [Hadria]ni abnep., divi Tr[aiani Pa]rt. et divi N[ervae] adnep., M. Aurelius Antoninus Pius Fel. Aug. Part[icus max.] Brita[nnicus m]ax. Germ. max. *Hisp.* 206
Imp. Caes. divi Se[veri fil.], divi Marci Ant[onini nep.], divi Antonini [Pi pronep.], divi Hadriani abnep., divi Traiani ... divi Nervae ad[nep.], M. Aurelius A[nt]o[ninus] Part. max. ... Brit. max. ... Germanic. *Hisp.* 245

---

a. 204 tr. pot.] VII cos. ... *Saec. S.* II 16 [VIII A 9]
a. 214 ponti[fex ma]x. tribuni[ciae p]ot. XVII imp. III [cos. ...]I procos. *Hisp.* 206
a. 214 pontifex m[ax.] trib. pot. ... cos. IIII p. p. *Hisp.* 245

---

maiores Caracallae et Getae. Imp. Caes. L. Septimi Severi Pii Pertinacis Aug. Arab. Adiab. Parthici maximi filii, divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici n., divi Antonini Pii pron., divi Hadriani abn., divi Traiani et divi Nervae adn. *Saec. S.* II 16/17 (pronepotes, Traiani Parthici), III 27—28. VI 5—6 (pronep.) VIII A 8—11 (Parth., nepot.)
Imp. Caes.] L. Sept[imi Severi Pii Pertinacis Aug.] Arab. Adiab. Parth. m[aximi filii] *Saec. S.* I 56/7

GETA

nomen erasum: Saec. S. I 4—5. 17. 28. 42. 56. II 16. III 18. 19. 21?. 24. 27. IV 5. VI 5. VII 10. VIII A 9. 14. 15 *cf. p.* 294
vestigia agnoscuntur IV 5 G[eta Caes.]. VII 10 Getae

SEVERVS ALEXANDER

Im]p. C[a]e[s. M.] Aurellius [Severus Ale]xan[d]er [Pius] Fel[i]x Au[g] *honores* divi Septimi [Se]veri Pii [nepo]s divi Antonini [M]agni Pii filius 871

---

pont. m]ax. trib. pot. cos. p. p. 871

MAXIMINVS

d. n. Maximin ... (*fortasse Maximini et Maximi*) *Hisp.* 240

VALERIANVS

Imp. Caesar P. Lic[inius] Valerianus *cum filio* 774
Imp. Caesa[r P. Licinius] Valerianus Pius Felix [Aug.] *cum filio et nepotibus* 797
I]mp. Caes. P. Licinius Vale[rianus] Inbictus Aug. *honor* Germanicus maximus *cum Gallieno et Val. minore* 770
Imp. Caes. Valerius Lic. Valerianus .... Pius Felix Invic. Aug. 795

---

d. d. d. n. n. n. *ante nomina Valeriani, Gallieni, Valeriani minoris* 770
d. n. *ante nomen Valeriani* 795
nobiliss[imi] Caes[ares] *post nomina Valeriani, filii, nepotum* 797

---

pontif[ex maximus trib. pot. cos. 774
pont.] maximus trib. potes[tate p. p. proco]s. 797
p(ontifex) maximus trib. p. p. p. procos. 795
a. 257? pontifex [maximus] tr[ibuniciae] potestati V cos. III pater p[atriae] 770 *requiritur* cos IIII

GALLIENVS

Imp. Caesar Licinius P. Gallienus Pius Felix Aug. 774
Imp. Caes. Licinius Gallienus Pius Felix Aug. 239
Imp. Caes. P. Licinius Egnatius [Gallienus] Pius Felix Inbictus Aug. *honor* Germanicus max[imus] 770
..... Gallienus 797

---

a. 257? pont[ifex] maximus [trib.] potestati IIII cos. III pater p[atriae] 770 *requiritur* trib. pot. V
pontifex maximus 239
p[ont. max. trib.] pot. procos. 774
. . . . pro[cos. 797

VALERIANVS GALLIENI F. MAIOR

P.] Cornelius Egnatius Valerian[us] nobilissimus Caes. princeps iu[ventutis] 770
... Valeri]anus ... 797

---

pr]ocos. ... 797

SALONINVS GALLIENI F. MINOR

P. L[icinius] .. Cornelius Saloni[nus ... 751
P. Licinius ... Caes ... 797

CLAVDIVS GOTHICVS

Imp. Caes. M. Aurelius Claudius Maxim[us] Felix Invictus Aug. 745

---

a. 268/70 pont.] max. imp. II cons .... p. p. procons[ul] 745

AVRELIANVS

Imp. Caes. L. Domitius Aurelianus Pius Felix Invictus Aug. 775
Imp. Lucius D[omitius] Aurelian[us P. F.] Invictus Aug. 796
Imp. Caes. [L.] Dom[itius Aureli]anus 747
[Imp. Caes. L. Domitius Aureli]anus Pius [F]e[lix ...] 787

---

p. m. trib. pot. cos. 775
pontifex maximus tribunicie pot. 796
pont. max. trib. pot. 787

---

d. n. *ante nomen* 747. 796

CONSTANTIVS I

Flavius Val(erius) Constantius 832 *cum Galerio, Severo, Maximino*
Flavius Valerius Costantius 778
Fl. Valeri]us Costantius 777
a. 294/304 d. n. Flavius Val. Constantius nobb. Caess. (*litteris errore geminatis*) *Hisp.* 251
d. n. Flavius Constantius maximus Pius Felix Invictus Aug. *Hisp.* 117
a. 304/5? Imp. [d. n.] Flavius Val. Constantius P. F. nobilissimus Caes. *Hisp.* 212
fortasse etiam Hisp. 248

---

pacis et quietis auctor libertatis restitutor et victor hostium *Hisp.* 117

Caesares *post Constantii et Galerii nomina* 777
nobilissimi Caesares *post Constantii et Galerii nomina* 778
d. d. nn. *ante Constantii et Galerii nomina* 832
invictissimi et clementissimi semper Augg. *post Constantii et Galerii nomina* 832

GALERIVS

Galerius Val. Maximianus 778 (Valerius, Maxsimianus) 832
Galerius Val.] Maximianus Aug. 777
d. n. Gal. [V]al. Maximian[us] invictus nobilissimus Caesar *Hisp.* 235 (a. 304/5)
Imp. Galerius Val. Maximianus iun. p. f. nobilissimus Caes. *Hisp.* 213 (a. 304/5?)
Imp. Ga . . . p(ius) f(elix) invi(ctus) 759
n]obi[lissim]us [Caes(ar) Gal]erius Val. [M]axsimianus p. f. invictus Aug. *Hisp.* 252

---

a. 305/6 pont. max. trib. p. p. p. cons. V procon[s. . . *Hisp.* 252
pon. tr. . . . ax . . 759

SEVERVS ET MAXIMINVS

d. d. n. n. Fla(vius) Valerius Severus et Galerius Valerius Maximinus 832

---

nobilissimi ac beatissimi Caess. 832

MAXIMINVS

Imp. d. n. Maxim[in]us sem. Aug. 678

MAXENTIVS ET ROMVLVS

Impp. Caesa. Marc. Vale[rius] Maxentius P(ius) F(elix) Invictus Aug. et Romulus nobilissimus vir 779

LICINIVS PATER

d. n. Val. Licini(anus) Aug. Licinius Pius Felix Invict(us) hac perpetuus semper Aug. 783
Val(erius) Licinianus Licinius 833

LICINIVS FILIVS

Val(erius) Licinianus Licinius 833
nomen erasum videtur 771, *cf. Constantinus II*

CONSTANTINVS I

Fl. Val. Constantinus triu]mphator semper Augustus *cum Constantio* II *Hisp.* 213a
Constantinus Maximus *cum ambobus Liciniis, Crispo, Constantino* II 833

Val[e]ntin[ian]us et eius fr[ater] Va[lens] fortissi[mi] princip[es] semper Augusti *Hisp.* 216
Valentinianus et Valens Augg. bono reipublic(a)e nati ad p(er)p(etuitatem) 781b
Valentinianus Valens et Gratianus [invict]issi(mi) Augg. 834

---

a. 365 cons. 514

---

dd. nn. *ante nomina Valentiniani et Valentis Hisp.* 216. 294
salbi dd. nn. 781b
liberatores orbis ddd. nnn. *ante nomina Valentiniani, Valentis, Gratiani* 834

GRATIANVS

G]ratianus Aug. 515

III (cos.) 515
v. praeterea sub Valentiniano et Valente

VALENTINIANVS

d. n. Valentinianus victor hac triumphator perpet[uus] semper Augustus *Hisp.* 246

ARCADIVS

d. n. Archadius 648

---

a. 385 cons. 648

IVSTINVS

Imp. dn. n. Iust[inus p. p.] Aug. 518
Imp. Iustinus p(er)p(etuus) Au[g. 519

---

a. 568 anno q[uarto] eodemque se[cundum] console 518
a. 572/3 anno VII *vel* VIII] p(ost) c(onsulatum) eiusdem an[no VI *vel* VII] 519

MAVRICIVS

no[bilissimus] d(omi)nus Mauricius Tiberi[us Caes.] (*a.* 582) 721

INCERTORVM FRAGMENTA

... esius .. M. Aureli[us ... Germ]anicus 362
... Germ[anici ... Sar]matic[i ... princeps i]uven[tutis 361
... mius Pius Felix A[ug.] pont. maximus trib. potestate 792

Imp. C]aesa[... tribu]nicia po[testate 212
Imp. Caes ... 793
Imp. Ca[esar *Arv. inc.* B 1
Imp. ... 764
I]mp ... s ur .... eter ... Imp. 775
dn. Imp. ... totius urbe e ur Imp. Ca ... 749

Au[g.] *Arv. inc.* E 1
p]erpetuus Aug[ustus 684
... Aug. ... *Hisp.* 243
... Aug. .. 633

I 2. NOMINA PRIVATORVM.

I 3. COGNOMINA PRIVATORVM.

. . . illa *Saec. S.* V 1
. . . ima 503
. . . . inus 6. 506
*. . . ita [254]
. . . . itus [98]
. . . ityrus *Saec. S.* IX 2
. . . iusa [252]
. . manus *Saec. S.* III 4 *cf. p.* 294
. . . mus 76
. . . nder 26
. . . ndus 274
. . . NES *Saec. S.* III 4 *cf. p.* 294
. . . nome *mul.* 271
. . . ntina [68]
. . nussa 602
. . . ochus 213
. . . omin . . . *Saec. S.* IX 10
. . . omnus *Saec. S.* III 4
*. . . omvius 89
. . . ONVS *Saec. S.* V 9. VIII A 4 *cf. p.* 294
*. . . pard . . . 69
. . . pil . . . 242[60]
. . . RINVS *Saec. p.* 245. 9
. . . ROM . . . *Saec. S.* I 49 *cf. p.* 294
. . . ros Q. n. 242[62]
. . . sothe [32]
. . . sozus 701
. . . suus [830]
. . . tianus 668
. . . ucu . . . i (*genet.*) *Saec. S.* V 2
. . . ufio 474
†. . . usunicus 454

I 4. VARIA DE NOMINIBVS.

complures eiusdem gentis nomine plurali designantur:
M. et Q. Messi Celli *Hisp.* 118
Pompei Clitus Corinthu(s) Calvinus *Hisp.* 111[a]
Vibii Nobiliores *Hisp.* 52

coniunx *post mariti nomen omissum* 245. 532. 718. *Saec. S.* IV 13 *bis.* 14 *ter.* 15 *ter.* 16 *bis.* 18. 19. 20. 21. V 1. 2. 3. 4 *ter.* 5 *bis.* 6 *bis.* 7 *ter.* VII 6. 7
filius *post nomen patris omissum* 109. 537 (*nisi* libertus)
libertus *post patroni nomen omissum* 38

nomina gentilia abbreviata: Fu = Fufius *Hisp.* 139
L. = Licinius *Hisp.* 136
P. = Pompeius *Hisp.* 6a
Sa. = Salvius 174
Va. = Valerius *Hisp.* 75, 165
cognomen abbreviatum: Cre = Crescens *Hisp.* 165

nomina perverse collocata: cognomen ante nom. gent.: Candidus Baebius *Hisp.* 155
cognomen perverse positum 906
nomen inter dis manibus *et* sacrum 395
patris nomen post cognomen: Hisp. 149. 168. 191d
tribus post cognomen: Hisp. 28. 46. 111
tribus ante patris nomen: Hisp. 137
veteranus *ante tribum: Hisp.* 28
liberti nota post cognomen: 10. 319. 358
patroni nomen post liberti cognomen: Hisp. 54

praenomina insolenter abbreviata: G *pro* C 124[9. 33] (C. *quater in eodem titulo*). *Hisp.* 99. 226. 228. 249
Luc. *Hisp.* 139
MV
Mr
. . . us 272
Marc. 779
Tit. 129
V. = ? 124[13]. 129. 169

II. NOTABILIA.

1. ACCLAMATIONES SIMILIAQVE.

2. AEDIFICIA STATVAE SIMILIA.

3. ANAGLYPHA.

4. APPARITORES ET OFFICIALES.

5. BELLA ET EXPEDITIONES.

6. CARMINA.

7. CHRISTIANA.

⳨ ⳨ *supra tit.* 521
+ † † *supra tit.* 880
☧ *supra tit.* 516
A ☧ Ω *inter versus Hisp.* 259
. . . SPS SCI = [in nomine patris et filii et] spiritus sancti *supra tit.* 520

---

titulus cryptochristianus Hisp. 80

8. COLLEGIA.

collegia sacerdotum v. sub huius ind. II 22
collegium funeraticium ut videtur, cuius p(atronus) *primo loco nominatur, sequuntur socii, qui* heredes monumentum *posuerunt* 124
similiter 125 (pat(ronus) *ter, inter socios mulier est* v. 17)
cultores Herculis universi iurati per I. o. m. geniumque imp. (*sc. Traiani*) (*Truentum*) 210
cultores imaginum Caesaris nostri qui sunt in vico strament(icio) (*Truentum*) 210
Eusebiorum collegium: Eusebi 269
f]amil[ia pub]lica *Hisp.* 182
sodales *incerti* 876 (*Singul.*) *Hisp.* 97. 186

9. DII DEAEQVE.

*A(nnona) A(ugusta) p(opuli) R(omani) 316
Apollo 369. *Saec. A.* 32. 141. 143. *Saec. S.* II [3]. 7. 23
bone pulch[er] Apo[llo *Saec. S.* III 8
Apollo et Diana *Saec. A.* 139 *cf. p.* 259
*Bandua Ituiciesis *Hisp.* 179
Belona *Hisp.* 69
Bona dea 624, bona Dia 159, dea Bonna 106
Bona dea Arcensis Triumphal(is) 183
Cabuniaeginus *Hisp.* 159
Ceres 315 = 855
Charites (*dat. pl.* Charitis) 200
Concordia *Arv.* 15b 13
daemonum nomina Italicorum? toginamarem namfallum tolof (g? s?) famon exaton malemargon 238
dea Bonna *v.* Bona dea
dea Dia *Arv.* [2 13]. [4 8]. 6 13. 11 29. 15b 20. 25. 31. 32. c 14
Diana 472. 642. *Saec. A.* 10. 32. 102 (*cf. p.* 256). 139 (*cf. p.* 259). 146
dii inferi 529
dii milichi (μειλίχιοι) *Saec. A.* 11 *cf. p.* 258 *cum not.* 1
Dis 529
Divi *Arv.* 15b 24
fata deum tria 128 *v.* Parcae
Fontana *Hisp.* 76. 77
Fortu[na *Hisp.* 180
Fortunae 647

10. ERAE TEMPORVMQVE DETERMINATIONES.

11. GRAMMATICA.

elares = hilares *Hisp.* 316
Elv[i]a *Hisp.* 181
Essper = Hesper 61
Onorata 720
ora 88. 733
aborescite *Hisp.* 122

H *adiectum* hac = ac 783. *Hisp.* 246

pro I: E Deana 642
ducet *pro* ducit 772. 775. 776. 779. 792. adducet 798
ficet *pro* fecit 514
elares *pro* hilares *Hisp.* 316
Iue = Iovi 174
lebertus 495
mereto 174

EI eidus *Saec. A.* 162. 163. 164 *cf. p.* 273, heic 510. *Hisp.* 194, leibertus 803, Papeirius (*a.* 670 *a. u. c.*) 473, sei *Hisp.* 194, sibei 107, tibei *Saec. A.* 117 *cf. p.* 273, *alias in Saec. A. semper* tibi, *v.* 118. 136. 137. 141. 142
in decl. 2 *nom. Pl.* iei *Saec. A.* [40]. 55. 66. 109 *cf. p.* 273
dat. et abl. Pl. 460 *bis. Saec. A.* 8. 11. 34. 57. 92. 105. 115. 117. 118. 143. *Saec. S.* VIII B 4 *cf. p.* 263/4, 273
in decl. 3 *dat. Sing.* Iovei (*a.* 670 *a. u. c.*) 473

V existumo *Saec. A.* 65
stupendium 801
Vinucius 129. 169
in numer. ord. decumus 128 *carm.* Septumina *Hisp.* 158 (*nom. propr., sed deriv. a num. ord.*)
in superlativis Hisp. 5. 56. 82. 106. 145. 306

Y Fyrmus 710

I *insertum* Cornielio 779
Isiuleia 28 (*nam patronus* Isuleius *vocatur*)
Sicribonius 697
siginifer *Hisp.* 128
Stympihalus 697

pro M: N *ante mutam* consunpta 773. 782
senpe[r] 835
triunfator 835
ante liquidam sonnus 519

M *omissum in fine* annu unu 521
ara *Hisp.* 15. 165
cura 78. 710
fornice 129
lucerna aeria 624
memoria 426
monumentu 664
muru 476 (*a. a. u. c.* 619!)
porta Romana *Hisp.* 316
Quiza 741
Tertia Salvia 529
via, Olbia 757. via corrupta 770. 798. viam corrupta 774—776. 796. corrupta 760

Tempestivos *Hisp.* 175
vivos = vivus *passim*
volnus 432

OE coero = curo 129. 473 (*a. a. u. c.* 670)
fo]enus = funus *Hisp.* 141 *p.* 517
loedi = ludi *Saec. A.* 39 *cf. p.* 269, 273

OI coiro, loidi 460 (*a. a. u. c.* 646)

OV Fourius 676
Loucius 147 *bis*, *saepius in vocibus Celtiberis*, *e. c.* Cougio *Hisp.* 148 *cum adnot.*

Y Nymerius 304

V *omissum* *post* q 307. 740
ante u 435. 879
inter c *et* l: Saeclaris 379. *in Actis Saec. A. semper* saecul-, *nusquam* saecl- *scriptum cf. p.* 273
vernaclus *Hisp.* 198
Iue = Iuve = Iovi 174
vius = vivus 168

pro X: CS vicsit 18. 813. *Hisp.* 96. [268]

XS exs *Hisp.* 141 *p.* 517
exsemplum *Saec. A.* 26. 111, *praeterea* xs = x *numquam in Saec. A. cf. p.* 273
Maxsimianus 778 *bis*. *Hisp.* 223. 252
Maxsimus *Hisp.* 280
Philoxsenus 191
uxsor 194
vixsit 71. 191. 492

litterae geminae pro simplicibus

aa Staatia 194
bb Vibbius (*a. a. u. c.* 670) 473
cc proccos 798
ll Aurellius 391. 871 *et semper in Saec. Sev.*
querella 98, quaerella 100
nn Bonna 106
Daphnni 654
Helennus 748
Iannuarius 783
ss ausspicium 760. 761
caussa *Saec. A.* 111
Essper = Hesper 61
tt Domittia *Hisp.* 146
xx Felixx *Hisp.* 262[17]
Maxxim. 771

consonantes simplices pro geminis

c *pro* cc acipiati[s 139
Sucessa 341
f *pro* ff oficina *Hisp.* 21. 262[2. 71. 91]
l *pro* ll Apolonius *Hisp.* 260[1]
Caliste 248
Gemelus 166

Phsuche 504
Sumphorus 41
tetrastulus *Arv. inc.* A 5

φ = f Filenis *Hisp.* 197
hierofantes 648
triunfator 835. *Hisp.* 231
triumfalis 648

φ = p Aprodisia 111. 533. *Hisp.* 105
Nicepor . . . 242[42]
Philadelpus 131. 191
Posphorus 408
pthois *Saec. A.* 115. 118. 140. 142. 145 *cf. p.* 262
Stepanus 473. 474

χ = c Antiocus 242[5]
Cloe 16
Crysogonus 248
Epitincanus 81
Euthicianus 732
Eutyces 308
Lusimacus 242[35]

verborum formae

ast *pro* at *Saec. A.* 125 *cf. p.* 266 *not.* 3. *Saec. S.* IV 10. *Arv. inc.* G; *cum* tu *conglutinatum:* astu *Arv.* 16 5

uti *pro* ut 210. *Saec. S.* I 28. II 20. III 52. IV 7. 11. *Saec. A. passim praeter* 65. 76. 81. 133 *ubi* ut *cf. p.* 274. utei *Saec. S.* I 22 *cf. p.* 301

2) *verborum flexio*

a) *declinationes*

1. *gen. et dat.* e *pro* ae *saepissime*
gen. -as: matres famil[ia]s *Saec. A.* 123, *sed v.* 80. 109 familiae *cf. p.* 273
gen. -es: [H]ordionies 626
dat. -ai Scaevai, Aciliai 851 *bis*
verba in -es: Hermes *dat.* Hermae 446
Heracles *dat.* Herac[l]áe 396

2. *nom.* -vos *pro* -us Nicolavos (*a. a. u. c.* 670) 473
nom. et acc. -os *et* -om *pro* -us *et* -um *v. supra* 1) *s. v. pro* U : O
gen. -i *pro* ii *in vocibus in* ius *vel* ium *terminantibus*: Pi = Pii *Hisp.* 206, *semper in Saec. A., et passim*
nom. pl. -i *pro* ii soci 124. 125. Eusebi 269. Messi Celli 118. i = ii *Hisp.* 206
gen. pl. -um *pro* orum: XV virum *Saec. A.* 97 (*sed v.* 99, 101 virorum *cf. p.* 273). publicum 365
-om *pro* orom *pro* orum: Annidio(m) *Hisp.* 147, *nisi abl. sing. est*
dat. pl. -is *pro* iis: filis 409. 451 Flavis *Hisp.* 220, is *Saec. S.* II 5, isdem *Saec. A.* 29 *bis.* 37. *Saec. S.* III 67. *sed praeter consuetudinem non contractum:* diis 30. (*ubi posterior* i *longa,* I) 274. 304. 344.
-ies *pro* iis: manubies (*a. a. u. c.* 619) 476

3. *nom.* us *pro* os: *honus 721
gen. us *pro* is: Venerus 460

dat. i *pro* idi *et* ici: Isi restitutri 632
voc. Dite *pro* Dis 529
abl. i *pro* e maiori 420 *carm.*, apsenti *Hisp.* 277, insequenti *Saec. A.* 90
e *pro* i equestre ordine *Saec. S.* III 12/13
abl. et dat. plur. -is *pro* -ibus Karalis 782, Charitis 196
acc. pl. is *pro* es. dulcis 128 *carm.* saecularis *Saec. A.* 52 (*praeterea passim* -es, *e. c. v.* 83. 87. *cf. p.* 273)

4. domo *dat. Saec. A.* [97.] 99. *cf. p.* 273 (*recte Saec. S.* III 78. 80 domui)
ludibus *abl. pl.*, *quasi* ludus, -ūs. *Saec. S.* I 26 *errore lapicidae*

5. dibus *pro* diebus 257
cum plebei *pro* cum plebe *Saec. S.* III 4/5

---

quoi = cui *Saec. A.* 4. 41. 100 *cf. p.* 273
qouaei = cui 152

---

declinatio Graeco exemplo
nom. Pamphylis, libraris 430
gen. Eclectes 297, Epaphraes 471, Fadilles 152, Hedones 210, hieronices 373, Occiaes 25, Philtates *Hisp.* 311, Quartes 719, Veiaes 332
Iuliais [Sec]undillas 17
Chariteni 841
Dorinis 326
Elpidu *Hisp.* 42 (*errore positum pro dativo?*)
dat. Protogene (*vir*) 406, hierofante 648, Abrocome *Hisp.* 269
Soteri 386
Charidi 395, Filenidi *Hisp.* 197, Helpidi 403, Vitalidi 270
Callisthei 130, Eutyceti 308
Nobilini 97, Oecumeni 121, Beru[l]aneni 263, Aecileni *p.* 504 *ad* CIL II 2449

β) *comparatio*
pientissimus 164. *Hisp.* 122. 270. *Saec. S.* III 8. *Hisp.* 162 (piaentissimus)

γ) *coniugationes*
siet *pro* sit. *Saec. A.* 92. 105. 117. [121]. [125]. [129 sies]. 141. *Saec. S.* IV 10
auxis, auxitis. *Saec. A.* 94 [127] *cf. p.* 267 *c. not.* 3, *Saec. S.* III 44/45. IV 11
faxis *pro* feceris *Saec. S.* IV 12, *Arv.* 16 5
auserit *pro* ausus sit *Hisp.* 30, *sed fortasse pro* hauserit, *cf. p.* 517
inluciscet *pro* inlucescit *Saec. A.* 4. 41 *cf. p.* 273
posit *pro* posuit 138. 575, posivit *Hisp.* 146, posierunt *Hisp.* 145a. 151
praeit *pro* praeiit *Saec. A.* 124. *Saec. S.* [III 7]. IV 10
probarunt = probaverunt 129
secavit *pro* secuit *Saec. S.* III 79

3) *notabilia scripturae*

α) *litterae*
ь = C *Hisp.* 105
Ͻ = C *Hisp.* 283 *p.* 518, *nisi* Q *fuit*
Ɑ = D 343
Ɑ = CI? *Hisp.* 125 a *bis*

II = E 6. 87. 166 *quater*. 174 *quinquies*. 184. 194. 295. 335. 337 *saepius*. 392. 673/4. *Hisp*. 8 *bis*
ʃ = G 248
Ɔ-C = H *p*. 399 CIL II 5572 *a b*
ɑ = Q 841
Γ = R 676
Γ = S 174
II = U 147 *bis*

---

signa interpunctionis: < 293, ’ 202.
puncta in fine versuum addita Hisp. 6

β) *apices*

Aquilínus 428
Áqu[itania] 366
arbitratú 326
Claúdius 396
Clodío 343
cós. *Saec. S*. II 10
Dómitius 428
Dóris 387
Fúria 449
Hélpidis 428
Hérac[l]aé 396
hóc 420
Isidórus 383
Iulíus 428
Iúlius 396
Lanthanusáe 396
mánes 446
mánipul. 428
máter 396
memór(ia) 428
Náis 446
nátus 420
Nymphé (*dat.*) 396
págus 317
Pápius 817
Philúmené 396
pietás 420
Póntius 428
pthóis *Saec. A*. 115 (*falso, nam* φθόις. *recte sine apice* 118. 140. 142. 145. *cf. p*. 274)
Puteólano 394
relátus 311
Rómanus 428
suáe 396
Turár . . 446
Valérius 428
Vítali 342 (*scr. est* Vítail)
Vitáli 396
. . . só 366
x́xviii 428
saepius in dat. et abl. decl. 2: 370. 401. 414 *ter*. 420 *bis*. 426. 428. 446. *Arv*. 9 10

γ) *syllabaris verborum divisio neglecta saepe, e. c.*

63	264	437	774	*Hisp*. 119	*Hisp*. 158
78	266	442	784	*Hisp*. 122	*Hisp*. 163
79	278	495	*Hisp*. 6 a	*Hisp*. 126	*Hisp*. 174
81	293	514	*Hisp*. 48	*Hisp*. 127	*Hisp*. 191 d
94	308	727	*Hisp*. 71	*Hisp*. 128	*Hisp*. 252
126 *carm*.	340	733	*Hisp*. 74	*Hisp*. 131	*Hisp*. 282
132	425	771	*Hisp*. 79 a	*Hisp*. 153	*Hisp*. 283
151	435	773	*Hisp*. 112	*Hisp*. 155	*Hisp*. 294

δ) *interpunctio syllabaris e. c.*

27	209	437	*Hisp*. 311 *cf. p*. 524
37	270	445	
51	434	781 b	
66	436	897	

ε) ***tituli retrogradi*** 241 *teg*. $242^{4. 31}$ 262^{68} 809
tituli litteris *Graecis et Latinis permixtis* $242^{42. 52 b. 57.}$ 808

12. HONORES PUBLICI.

pr(aefectus) pr(aetorio) *Saec. S.* IV 5. VIII A 14 *cf. p.* 295 (*Plautianus?*)

praefecti provinciarum

praef(ectus) prov(inciae) Sard(iniae) 739 (P. Aelius Valens). 744 (praef. Sard.) (L. Aurelius *[Pa]tr[o]clus)

praesides provinciarum

CALLAECIAE

Aemilius Maximus v. c[o(n)s(ularis) p(raeses) p(rovinciae) Callaeciae] *Hisp.* 117

SARDINIAE

Aelius (*fortasse* Aelius Vitalis) [pr(aeses)] pr[ovincie Sardinie] 753
M. Aelius Vitalis v. p. [p]raes(es) prov(inciae) Sard(iniae) 757
{Aurelius Marcus preses prov(inciae) Sard(iniae) 777
{Aurelius Marcus v. p. preses prov. Sard. 778
Caelianus [v.] e. p(raeses) Sardin[ie] proc. 751
{L. Cor[nel]ius Fortuna[tianus] v. e. pr(a)eses [p(rovinciae)] Sardinie 752
{L. Cornielius Fortunatianus pres. probinc. Sardinie 779
Fla(vius) Amachius v. p. p(raeses) p(rovinciae) Sard(iniae) 741
[Flavius] Maximinus v. p. p(raeses) [p(rovinciae) S(ardiniae)] 781 b
Florianus v. p. p(raeses) p(rovinciae) S(ardiniae) 768
Iulius . . . nus v. e. pres(es) pro(vinciae) Sard(iniae) 776
Maximius . . . pres. prov. Sard. 780
L. Messius Rusticus v. p. preses provinciae Sardiniae 795
Munatius Genteanus v. p. preses provinciae Sardiniae 784
P. . . tius v. p. pr(a)eses p[rovincie Sard]inie 747
T. Septimius Iannuarius *v. c. p(raeses) p(rovinciae) Sard. 783
P. Val(erius) . . . pres(es) prov(inciae) Sardi(niae) 762
Val(erius) Fl . . . nus v. *e. p[raeses] . . . 159
. . . exsu . . . v. p. p(raeses) [Sard.] 786
. . . . v. e. pres. provinc. Sard. 764
. . . . preses pro. Sard. 787
. . . . p(raeses) p[(rovinciae) S(ardiniae)] 790

pr(aetor) 477. 883. *Hisp.* 144. *Saec. S.* V 9. VIII A 4

praetores q(ui) a(erario) p(raesunt) *Saec. A.* 63 *cf. p.* 249. 274
praetor urbanus 365
pr(aetor) peregr(inus) *Hisp.* 302
pr(a)etor triumfalis 648

proco(n)s(ul) 883. C. Paccius C. f. Balbus

provinciarum

AFRICAE

Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus proconsul provinciae Africae 365

proc(urator) 335—337. (*praecedit* Aug. l., *sequitur* Antonianus). 367. 654. *Hisp.* 104

proc(urator) Aug(usti) *Hisp.* 25
proc(urator) (Philipporum) P. Aelius Valens 739
proc. a]d an[nonam Ostis] 366

provinciarum:

ACHAIAE

p]roc(urator) provin[ciae Ach]aiae: . . Postumius A. f. Pap. Acilianus *Hisp.* 104

LVGDVNENSIS ET AQVITANIAE

proc. prov. Lugd.] et Aqu[itaniae *incertus* 366

13. HONORES MUNICIPALES. ORDO POPVLVSQVE.

14. LEGES.

15. LUDI. RES GLADIATORIA.

ludi Graeci thy[melici . . . Graeci astici *Saec. A.* 160/1
commentari[um ludorum] *Saec. A.* 62, *Saec. S.* I 47, ludorum] saecularium *Saec. A.* 59—60, ludorum saecu]lar[iu]m [se]ptim[orum *Saec. S.* I 1
meta *Saec. A.* 154
munus gladiatorium: cur(ator) mun(eris) glad(iatorum) tridui 370 (= 868)
eximia liberalitas in edendo munere gladiatorum 369
munerar(ius) sple(n)didus 340
pantomimus temporis sui primus 369
pompa praelata *Saec. A.* 164 *cf. p.* 271/2
quadrigae *Saec. A.* 154. 165 *cf. p.* 271/2
scaena: ludi scaenici *v. supra*
sc[ae]na posita *Saec. A.* 154 *cf. p.* 271
in scaena quoi theatrum non adiectum fuit nullis positis sedilibus *Saec. A.* 100 *cf. p.* 270 *c. not.* 6
theatrum positum et sc[ae]na metae positae *Saec. A.* 153/4 *cf. p.* 271 *praet. v. s. v. scaena*
venatio *Saec. A.* 163 *cf. p.* 271
venatio passiva 369

16. MILITARIA.

α) *legiones*

*leg(io) . . . 479
legiones p(opuli) R(omani) Q(uiritium) *Saec. A.* 95. 128. *Saec. S.* IV 11

legio III AVGVSTA	tr(ibunus) mil(itum) *Hisp.* 4
	l]eg(ionis) III [. . . ex]ercitus . 5
IIII SCYTHICA	t]rib. mil. leg. IIII Scythicae *Hisp.* 144
	prat(a) leg. IIII *Hisp. p.* 507 *ad* CIL II 2916, *e, f*
VII GEMINA	mil(ites) leg(ionis) VII gem(inae) *Hisp.* 108
	leg. VII gem. fel. *Hisp.* 27. 92
IX HISPANIENSIS	miles missicius veteranus leg(ionis) VIIII Hispanie(n)s(is) 530
XII FVLMINATA	pr(aefectus) leg X[II f]ulm. *Hisp.* 104
	trib(unus) leg. XII ful(minatae) certae constantis 368
XIIII GEMINA	leg(atus) leg. XIIII g(eminae) M(artiae) [v(ictricis)] *Hisp.* 302

β) *alae*

ala Asturum III: eques ala Asturum III turma Nasonis *add. stip. Hisp.* 313
ala Sab(i)ni(a)na: siginifer alae Sabninae *Hisp.* 128

γ) *cohortes*

cohors VIIII praetoria:	mil(es) cohor(tis) VIIII pr(aetoriae) *add. stip.* 334
I vigilum:	. . . c]oh(ortis) I vigil(um) 478

cohortes auxiliares

Cilicum:	praef. cohor. Cil(icum) *Hisp.* 144
III Augusta Cyrenaica:	praef. cohort. III Aug. Cyrenaicae 368
IIII Gallorum	prata coh. IIII Gall. *Hisp.* 131 *bis*
I Gallica equitata	mil(ites) ch(ortis) I Gallicae eq(uitatae) c(ivium) R(omanorum) *Hisp.* 109
II Hispanorum	p]raef. cohort. II Hi[sp. m]iliar. [eq]uit. *Hisp.* 104
II Lusitanorum	miles signifer coh. II Lus(itanorum) *Hisp.* 14
II	miles mis(s)icius cortis II 820

praeco pr(ior *vel* primus) 800
scriba cl. pr. Mis. Epheso in munere missus defunctus est 426
vet(eranus) *v.* armor.

17. NOTAE ET COMPENDIA SCRIPTURAE.

A. A. p. R. = Annonae Augustae populi Romani? 316
a. a.ve = alter ambove *Saec. A.* 61 *cf. p.* 274
An. = *Annidio, quae vox postea inter versus interposita est. Hisp.* 147
ans = annis *Hisp.* 265. 268. +454, ΛΦΝΦ = annos numero 37.
a. p. = aedilicia potestate 253
b. = b(iam) *pro* v(iam) 741
b. f. = bonum factum *Saec. A.* 80 *cf. p.* 255[1], 274
b. f. = b(ene)f(iciarius) *Hisp.* 273
b]en. mer. n. m. c. = bene merenti n.? memoriae causa? 283
b. m. r. = bene merenti restituit? 428
b. r. p. = bono rei publicae 833
Ɔ = centuria *Hisp.* 126. *141, *sed cf. p.* 517
 ꞩ Hisp. 199.) *Hisp.* 110 *bis*
Ɔ. l. = *mulieris liberta saepius*
ch. = cohors *Hisp.* 109
C. I. = Concordia Iulia *Hisp.* 82
c(ara) s(uis) *Hisp.* 276
d. = ducit 741
dab. = deabus *p.* 399 *ad* CIL II 5572 *b*
d. d. d. = dono dedit dedicavit 358
+dep. = depositus 880
di. = dies 293
+diaci = diaconi 880
d. n. = dominus noster *passim.* dno = domino 721. dn. n. = dominus noster 518
d. n. m. que eius 748 *vel* d. n. m. e. 783 = devotus numini maiestatique eius
dono ded. mereto 174
de sua peq. fac. cur. 650
d. v. v. a. s. p. p(rocurandis) 316. 853
eqi. = equites 78
fe. = fecit *Hisp.* 14. 41.
f. c. et s. p. = filiae coniugi et sibi posuit 162
f. d. s. = fecit de suo 706
fi. = filius *Hisp.* 137
f. p. *A. = fines populi Albensis? 176
he. = heredes *Hisp.* 288
 h. m. f. = heredes monumentum fecerunt 429
 h. t. p. = heredes testamento posuerunt *Hisp.* 97
h. f. = honesta femina 719
h. m. h. n. s. = hoc monumentum heredem non sequetur 121. 168. 534. 598. 623
 m. h. n. s. 168. — h. m. s. s. h. n. s. = hoc monumentum sive sepulcrum heredem non sequetur 445
h. s. = hic situs, sita, h. s. e. = hic situs, sita est, h. e. s., h. s. s. = hic siti sunt *perscriptum et notatum passim*
 h[ic est] condita 522. h(ic) su(nt) sepult(i) 194. hic *sc. sita est* 128
h. u. i. r. — honore usi inpensam remiserunt *Hisp.* 91

†qd. = quondam 880
q. d. e. r. f. p. d. e. r. i. c. = quid de ea re fieri placeret, de ea re ita censuere 371. [372] *Saec. A.* 55. 61
q. i. e. e . . . = ? *Saec. inc.* III 8
q. k. = quaestor kandidatus 365
q. p. p. = quaestor pecuniae publicae 253
q. q. *pro* q. = quaestor 477
qui. = quinquennalis 177
sc. = scribendo *Saec. A.* 58
s. f. s. = sine fraude sua *Saec. A.* 57 *cf. p.* 274
sig. = singulares 78
sing. = singulares 78
†s. s. = supra scripto 521
st. = stipendia 734
s. t. t. l. = sit tibi terra levis, s. v. t. l. = sit vobis terra levis, s. t. l. = sit terra levis *notatum et perscriptum passim, in Hisp. praecipue*
t. r. pr. = te rogo praeteriens *Hisp.* 90
u. = uxor? 722
vet. co. = vetustate corrupta 757
v. f. = verba fecit *Saec. A.* 52. 59
vx. = vixit *Hisp.* 264

geminationes ad pluralem significandum
A. A. = Auli 419 *ter*
Augg. 771. *Saec. S.* II 3. 5. 11. 26. V 10. VII 10. VIII A 1
Auggg. 720. *Saec. S.* IV 8
dd. = *duo* domini *Hisp.* 216 *et saepius*
ddd. = *tres* domini 770
dddd. = *quattuor* domini 777/778
impp. = *duo* imperatores 779. 780 *Saec. S.* II 22
imppp. = *tres* imperatores *Saec. S.* II 2
nn. = *duo* nostri *Saec. S.* I 26. II 11. 26. VII 10. *Hisp.* 216. *et saepius*
nnn. = *tres* nostri 770
nnnn. = *quattuor* nostri 777/8
pp. f. e. (*pro* ff.) = pii felices 777

18. NVMERI NVMMI METRA.

numeri miliarii viae Appiae 901
numeri trutinae inscripti Hisp. 256
numeri C, CC, CCC, CCCC, D *etc. aequis spatiis interiectis in antiquo canale incisi* 339
IX *in Saec. A. semel* (*v.* 93) *praeterea semper* VIIII (97. 98. 115 *ter.* 117 *ter*) *cf. p.* 264
IV *Saec. A.* 77, IIII *v.* 49
†XIIIII *pro* XV. 880
XXC *Hisp.* 152
ↀ = 1000. 188, ∞ ∞ = 2000. 237, CCIↃↃ = 10000. 317, CCIↃↃ CCIↃↃ CCIↃↃ = 30000. 569

numeri partim perscripti partim notis significati:
vix . an . V me . duo 407
vixit annis duobus m. XI d. XX 410
vixit anno uno diebus LXV 415

19. OFFICIA PRIVATA ET ARTES.

20. PROVINCIAE CIVITATES GEOGRAPHICA ALIA.

21. RES SACRAE.

22. SACERDOTIA.

urbana.

23. SEPVLCRALIA.

de sepulcris ipsis v. II 2 *s. v.* ara, monumentum, sepulcrum, tumulus
formulas vulgares partim vide II 17 *partim omisi*

hoc natum tumulo pietas pauperrima texit, dignum maiori quem coleret tumulo 420 *carm.*

inter avos proavosque tuos sanctumque parentem virtutum meritis et honoribus emicuisti 648 *carm.*

octavom et decumum f[lo]ri s[i]m[ilis tulit annum] fratribus et matri dulcis amanda suis 128 *carm.*

parvo conte]ntus iuvenis, reverentia ple[nus, nobis gra]tus et [in div]os pietate repletus 148 *carm.*

rarae simplic(itatis) et probit(atis) puer, cui tam larga dignit(as) a cognat(is) obvenerat, sed fata abstulerunt 101

---

necessarii qui posuerunt vel quibus positum est sepulcrum:

alumnus 284. 566. 626	contubernalis 20. 237. 398	proavus *Hisp.* 137
avia 533	delicata 190	sobrini *Hisp.* 59
collega 268	delicium 470	soc(er) *Hisp.* 167
colliberta 550	eunuchus 208	soror 553
concubina 188. 196	nutrix 539	vir = maritus 607. *Hisp.* 84. 106
conservatrix et amatrix *Hisp.* 43	patruus 445	

conservae quem succepi annorum XI et vixit mecum annis XXVIII, qouaei parem gratiam referre non potui in tanta simplicitate b. m. p. 152

materna et paterna filia carissima et pientissima *Hisp.* 122

maritus vivus coniugibus suis (*sc. duabus et collibertis*) fecit 121

---

adulesce(n)s amantissimus — vixit ann. VIIII 284

aeterna domu[s] 191 *carm.*

anapauma 153

ce]cidit volneri(bus) 432

coniugi quae vixit annis XXXI *maritus* cum quem vixit annis XVIIII 488

defuncta puella [quae ex quo] nata est san[a fuit] die nullo tulit annos *tot* 162

defunctus, quem di appetiverunt 404

dum ei tumulum constituo et mihi vibo ipse feci et aram aptatam script(am) meo nom(ine) 840

*filii] qui [mec]um coniug[em] rariss(imam) mi[hi] amis(erunt) 840

hic Epheso in munere missus defunctus est et ibi sarcophago marmoreo situs est, municeps et heres ad castra (*sc. cl. pr. Mis.*) memoria(m) fecit 426

homo, qui vix(it) ann(is) XVII dieb(us) XV puer *vocatur* 101

infans dulcissimus — ann. V 407

obiens iuvenalibus annis — vixit annos XLII 648 *in carm.*

quieti aeternae sine cura *Hisp.* 31

quot par parenti dequs faceret filius mors im(m)atura ademit ut faceret mate[r] filio 126 *carm.*

sce[ler]ata mater [f]e[ci]t ha[nc] arca[m] filiae suae 84 *cf.* par(entes) scel(erati) fun(ere) 276

qui hoc violarit, dabit aerario Faleriensi HS ∞∞ 237

si qui de meis super eos annos auserit post obitum meum tamquam [alienos] [cineres meos removere, deos inferos iratos habeat] *vel simile Hisp.* 30, *sed cf. p.* 517

---

†hic requiescit in pace 454. 517

†hic requiescit in somno pacis 519 (sonno). 520. 521

24. TRIBVS.

27. INDEX COMMENTATIONVM

praecipue ex commentariis actorum Saecularium et Arvalium.

Lipsiae, typis Breitkopfii et Härtelii.


1
2
3a
3b
4
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17